


Magri Johannis de Ilkus.

I

A nimphe

Nereides	In mari
Naiades	In fontibus
Napee	In floribus
humides	In pratis
horeades	In campis
Driades	In montibus
Amadriades	In arboribus

N. Inv. 528.

dem

Metaphysica M. Joannis de Ilkusch.

528.

In primo libro Metha:

De materia primordio confusa in quatuor elementa
De quinque zonis celi et totidem plagis terre
De partibus ventorum in orbe
De distinccione celi ab elementis
De hominis creacione a prometheo
De quatuor etatibus mundi
De bello inter deos et gigantes et de ortis ex ipsorum sanguine
De convocacione iovis galaxia et iove alloquente deos
De lichaone mutato in lupum
De diluvio parnaso deucalione et pirra
De phitone telis cupidinis et daphne
De io filia inachi et mercurio decipiente argum
De siringa in cannas et oculis argi in caudam pavonis
De epapho convitiante phetonti

In secundo libro

De domo solis ac portis ipsius
De fetonte et de eliadibus sororibus eius in arbores
De cigno mutato in avem sui nominis
De calistone et archade filio suo
De corvo mutato de albo in nigrum
De erictonio nato sine matre
De cornice noctua coronide et esculapio
De ochiroe vaticinante et mutata in equam
De phebo cui mercurius abegit vaccas et battho
De mercurio amante hersen
Descripcio invidie et domus eius
De aglauro mutato in saxum nigrum
De raptu europe filie agenoris regis tiri

In tercio libro

De Cadmo et de atteone nepote cadmi
De semele fulminata et bacho insuto femori iovis
De tiresia et duobus serpentibus
De narcisso et echone
De pentheo contempnente sacrificia bachi
mutato in aprum et sociis acestis in pisces

In quarto libro

De alcithoe filia minei spernente bachum
De nominibus bachi
De dirce De piramo et tisbe
De sole indicante adulterium veneris cum marte
De sole amante leucotoen in thuream virgam
De clitie mutata in florem solsequium
De sithone qui de viro factus est mulier et de
pluribus aliis mutatis
De hermofrodito filio mercurii et veneris
De mineidibus mutatis in vespertiliones
De athamante thebano et ino coniuge eius
Descripcio vie ad inferos et penis inferni

De ino et melicerta qui facti sunt dii maris
De duabus thebanis versis in lapides et aves
De discessu cadmi a grecis thebis et mutacione in serpentem
De acrisio perseo danae athlante andromeda et [illegible]
narracio persei de medusa et de pegaso

In Quinto libro

De pugna persei et cephenorum pro andromeda
De reditu persei in priamum et ultione in
pretheum fratrem acrisii et de polidecto
De adventu palladis ad musas in elicone
De pireneo volente violare musas
De contencione inter musas et pierides
De cantilena calliope ad laudem cereris
De proserpina et de ciane
De cerere querente filiam et de stellione
De cerere delente culturas et boves
De aschalapho mutato in bubonem
De mutacione acheloidum in sirenes
De arbitrio iovis inter cererem et plutonem
De aretusa et alpheo
De triptolemo misso a cerere ad reparandum agriculturam
De lincho rege mutato in lincem feram
De pieridibus mutatis in picas

In sexto libro

De aragne litigante cum pallade
De tela palladis in qua est [illegible] et fabula
De tela aragnes mutate in araneam
De lathona et niobe uxore amphionis
De manthone filia tiresie
De rusticis mutatis in ranas
De marsia verso in fluvium
De pelope habente humerum eburneum
De progne philomena et thereo
De orithia rapta a borea
De calai et zeto filiis boree

In Septimo libro

De Jasone medea et de aureo vellere
De esoni reddita iuventute
De nutricibus bachi redditis adiuventute
De filiabus pelie deceptis a medea
De fuga medee ad egeum patrem thesei per
diversa loca et de filio hiriei mutato
in olorem et de aliis mutatis ibidem
De reditu thesei cui pater porrexerat venenum
De aconito et fuga medee
De bello minois contra atheas propter necem
androgei filii sui
De sithone mutata in monedulam

In Octauo Libro

In Nono Libro

In Decimo Libro

In Vndecimo Libro

In Duodecimo Libro

In Tredecimo Libro

In Quartodecimo Libro

In Qītodecimo Libro·

Publius ouidius Naso

Poeta clarissimus Sulmone quod est oppidum pelignorum in brutijs natus est ex castro nasonum familia Anno mundi quinquagesimo millesimo octingentesimo sexagesimo; vixit illis et sex viri doctissimi florentes pantopogea tempora que meritissimo quondam inter omnes felicissima nuncupanda fuit quibus Cicero Asinius pollio Celius messala Caluus Julius Cesar et latine lingue cultissimus studiosissimus marcus varro vixerunt. Sub plotio Grippo latinus oratorum nomen et stimulate patre foro aliquamdiu incubuit diuersissime declamauit defuncto patre ad poesim se contulit Militauit sub marco varrone cum eo asiam petiuit Nec post in urbe versatus est; quod quam sermonem imbibisset, deinde ab augusto in exilium missus est Anno etatis sue [illegible] sexagesimo annos quanquam de causa ab augusto in exilium relegatus fuerit ipse in scriptis fatetur. multa scripsit preter epistolas in exilio an elegiam arte amandi confectam amoris remedium Suos amores ad Corinnam, donato rab heroidum epistolas, Medea tragedia, Methamorphoseos, in exilio de tristibus, de ponto, in ibin, de morte drusi ad liuiam consolatoriam et duodecim libros fastorum quorum sex tamen extant ceteri, Germanici tempore de piscibus opusculum imperfectum reliquit, Tunc hic in exilio mortuus et sepultus est in ...

In noua fert animus mutatas dicere formas
Corpora: dii ceptis nam vos mutastis et illas
Aspirate meis primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen
Ante mare et terras et quod tegit omnia celum
Unus erat toto nature vultus in orbe
Quem dixere chaos rudis indigestaque moles
Nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
Non bene iunctarum discordia semina rerum
Nullus adhuc mundo prebebat lumina titan
Nec noua crescendo reparabat cornua phebe
Nec circumfuso pendebat in aere tellus
Ponderibus librata suis nec brachia longo
Margine terrarum porrexerat amphitrites
Quaque erat et tellus illic et pontus et aer
Sic erat instabilis tellus innabilis unda
Lucis egens aer nulli sua forma manebat
Obstabatque aliis aliud quia corpore in uno
Frigida pugnabant humentia siccis
Mollia cum duris sine pondere habentia pondus
Hanc deus et melior litem natura diremit
Nam celo terras et terris abscidit undas
Et liquidum spisso secreuit ab aere celum
Que postquam euoluit ceco que exemit aceruo
Dissociata locis concordi pace ligauit
Ignea conuexi vis et sine pondere celi
Emicuit summaque locum sibi legit in arce
Proximus est aer illi leuitate locoque
Densior his tellus elementaque grandia traxit
Et pressa est grauitate sua circumfluus humor
Ultima possedit solidumque coercuit orbem
Sic ubi dispositam quisquis fuit ille deorum
Congeriem secuit sectamque in membra redegit
Principio terram ne non equalis ab omni
Parte foret magni speciem glomerauit in orbis
Tum freta diffudit rapidisque tumescere ventis
Iussit et ambite circumdare litora terre
Addidit et fontes et stagna immensa lacusque
Fluminaque obliquis cinxit decliuia ripis
Que diuersa locis partim sorbentur ab ipsa
In mare perueniunt partim campoque recepta
Liberioris aque pro ripis litora pulsant
Iussit et extendi campos subsidere valles

Margo tenet fontes mare litus ripa fluenta

De quinque zonis totidem que plagis terre

Fronde tegi siluas. lapidosos surgere montes
Ut que due dextra celum totidem que sinistra
Parte secant zone. quinta est ardentior illis.
Sic onus inclusum numero distinxit eodem
Cura dei. totidem que plage tellure premuntur;
Quarum que media est non est habitabilis estu
Nix tegit alta duas. totidem que in utraque locauit
Temperiem que dedit mixta cum frigore flamma
Imminet his aer. qui quanto est pondere terre
Pondus aque leuior. tanto est onerosior igne
Illic et nebulas. illic consistere nubes
Iussit. et humanas motura tonitrua mentes
Et cum fulminibus facientes fulgora uentos;

De partibus uentorum in orbe

His quoque non passim mundi fabricator habendum
Aera permisit. uix nunc obsistitur illis.
Cum sua quisque regat diuerso flamina tractu
Quin lament mundum tanta est discordia fratrum
Eurus ad auroram nabatea que regna recessit
Persida que et radiis iuga subdita matutinis.
Vesper et occiduo que litora sole tepescunt
Proxima sunt zefiro. Sithiam septem que triones
Horrifer inuasit boreas. Contraria tellus
Nubibus assiduis pluuio que madescit ab austro
Hec super imposuit liquidum et grauitate carentem
Ethera. nec quicquam terrene fecis habentem
Vix ita limitibus distreuerat omnia certis
Cum que pressa diu massa latuere sub illa
Sidera ceperunt toto feruescere celo
Ne ut regio foret ulla suis animalibus orba
Astra tenent celeste solum. forme que deorum.
Cesserunt nitidis habitande piscibus unde
Terra feras cepit. uolucres agitabilis aer.
Sanctius his animal mentis que capatius alte
Deerat adhuc. et quod dominari in cetera posset
Natus homo est. siue hunc diuino semine fecit
Ille opifex rerum mundi melioris origo.
Siue recens tellus. seducta que nuper ab alto
Ethere cognati retinebat semina celi
Quam satus Iapeto mixta fluuialibus undis
Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum
Prona que cum spectent animalia cetera terram

Plaga uirum tristem reddit cerruum plaga fallit. uolua plage regio plaga rete

Ventorum diu fuerunt filii astrei gigantis et aurore ... idem officium

Persius fuit quidam rex qui quondam terram debellauit et ex eius nomine dicta est hec Persia et hec Persis dicitur et hec Persida

Iugum a iugo quia dicitur coniuncto iugorum colles iugum et est cacumen montis

Zephirus ... cum ab ortu ... Circius ... aquilo boreas et chorus ab arcto

... distributio ... sig. aries taurus ...

Distributio est ...

Tangit duas opiniones de creatione hominis quidam ... dixerunt quod fuit creatus de cado ... Prometheus Iapeti ... filius ... ignem ... et pectus ... hominis infixit

Os homini sublime dedit. celum que videre.
Iussit et erectos ad sidera tollere vultus.
Sic modo que fuerat rudis et sine imagine tellus
Induit ignotas hominum conversa figuras.
Aurea prima sata est etas. que vindice nullo
Sponte sua sine lege fidem rectum que colebat.
Pena metus que aberant. nec verba minantia fixo
Ere ligabantur. nec supplex turba timebat
Iudicis ora sui. sed erant sine iudice tuti.
Nondum cesa suis peregrinum ut viseret orbem
Montibus in liquidas pinus descenderat undas
Nulla que mortales preter sua litora norant
Nondum precipites cingebant opida fosse
Non tuba directi non eris cornua flexi
Non galee non ensis erant. sine militis usu
Mollia secure peragebant otia gentes.
Ipsa quoque immunis rastro que intacta. nec ullis
Saucia vomeribus per se dabat omnia tellus
Contenti que cibis nullo cogente creatis
Arboreos fetus montana que fraga legebant
Corna que et in duris herentia mora rubetis
Et que deciderant patula iovis arbore glandes;
Ver erat eternum. placidi que tepentibus auris
Mulcebant zefiri natos sine semine flores
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat
Nec renovatus ager gravidis canebat aristis
Flumina iam lactis iam flumina nectaris ibant
Flava que de viridi stillabant ilice mella
Postquam saturno tenebrosa in tartara misso
Sub iove mundus erat. subiit argentea proles
Auro deterior fulvo preciosior ere
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris
Per que hiemes estus et inequales autumnos
Et breve ver. spatiis exegit quatuor annum
Tum primum siccis aer fervoribus ustus
Canduit. et ventis glacies astricta pependit
Tum primum subiere domos. domus antra fuerunt
Et densi frutices et iuncte cortice virge
Semina tum primum longis cerealia sulcis
Obruta sunt. pressi que iugo gemuere iuvenci

Quatuor fuerunt etates. prima aurea 2a argentea 3a erea 4a ferrea

sculpta i. sacra vel incisa legibus ubi publice tenentur reponuntur

silempsis

a frago ... fragilis ... fructus eius herbe ... rubetis ... mori

Ligis rus sortes sepos colit atque parentes
Hos amat hic habitat ornat honorat amat

i. libri in quibus scribuntur statuta modo ligantur cathenis ferreis sed tunc non fuit hoc

i. albet ... i. calet
Candida vestis candet et ferri lamina candet

Cacumen montis
Iugum ligamentum boum
servitus que sit etc

Tercia post illam successit aenea proles
Sevior ingeniis et ad horrida promptior arma
Non scelerata tamen; De duro est ultima ferro
Protinus irrupit vene peioris in evum
Omne nephas. fugere pudor verumque fides
In quorum subiere locum fraudesque dolique
Insidieque et vis et amor sceleratus habendi
Vela dabant ventis. nec adhuc bene noverat illos
Nauta. queque diu steterant in montibus altis
Fluctibus ignotis insultavere carine
Communemque prius ceu lumina solis et aure
Cautus humum longo signavit limite mensor
Nec tantum segetes alimentaque debita dives
Poscebatur humus. sed itum est ad viscera terre
Quasque recondiderat stigiisque admoverat umbris
Effodiuntur opes irritamenta malorum
Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
Prodierat. prodit bellum quod pugnat utroque
Sanguineaque crepitantia concutit arma
Vivitur ex rapto. non hospes ab hospite tutus
Non socer a genero. fratrum quoque gratia rara est
Imminet exitio vir coniugis. illa mariti
Lurida terribiles miscent aconita noverce
Filius ante diem patrios inquirit in annos
Victa iacet pietas. et virgo cede madentes
Ultima celestum terras astrea reliquit
Neve foret terris securior arduus ether
Affectasse ferunt regnum celeste gigantes
Altaque congestos struxisse ad sidera montes
Tum pater omnipotens misso perfregit olimpum
Fulmine. et excussit subiectum pelion osse;
Obruta mole sua cum corpora dira iacerent
Perfusam multo natorum sanguine terram
Immaduisse ferunt, calidumque animasse cruorem
Et ne nulla sue stirpis monimenta manerent
In faciem vertisse hominum. sed et illa propago
Contemptrix superum seveque avidissima cedis
Et violenta fuit. scires e sanguine natam
Que pater ut summa vidit saturnius arce
Ingemit. et facto nondum vulgata recenti
Feda licaonie referens convivia mense

Theodontius licaonem dicit regem archadie et filium titanis.

[illegible]

Ingentes animo dignas iove concipit iras
Concilium que vocat. tenuit mora nulla vocatos
Est via sublimis celo manifesta sereno
Lactea nomen habet. candore notabilis ipso
Hac iter est superis ad magni tecta tonantis
Regalem que domum. dextra leva que deorum — celebrantur frequentare venerari colere
Atria nobilium valvis celebrantur apertis
Plebs habitat diversa locis. a fronte potentes
Celicole clari que suos posuere penates — penates a penitus quod est secretus
Hic locus est quem si verbis audacia detur — vel penates domus interiores
Haud timeam magni dixisse palatia celi
Ergo ubi marmoreo superi sedere recessu
Celsior ipse loco sceptro que innixus eburno
Terrificam capitis concussit ter que quater que
Cesariem. cum qua terram. mare. sidera. movit
Talibus inde modis ora indignantia solvit
Non ego pro mundi regno magis anxius illa — Iuppiter dicit se non magis anxium fuisse imminente bello gigantum quam sit modo
Tempestate fui. qua centum quisque parabat
Inicere anguipedum captivo brachia celo
Nam quamquam ferus hostis erat. tamen illud ab uno
Corpore et ex una pendebat origine bellum;
Nunc michi qua totum nereus circumsonat orbem — Nereus deus maris
Perdendum est mortale genus. per flumina iuro
Infera sub terras stigio labentia luco.
Cuncta prius temptanda. sed immedicabile vulnus
Ense recidendum est ne pars sincera trahatur
Sunt michi semidei. sunt rustica numina. nimphe — Satiri dicuntur a saturitate quia lasciui et luxuriosi esse feruntur
Fauni que satiri silvani monticule que
Quos quoniam celi nondum dignamur honore
Quas dedimus certe terras habitare sinamus
An satis o superi tutos fore creditis illos
Cum michi qui fulmen qui vos habeo que rego que
Struxerit insidias notus feritate licaon
Contremuere omnes. studiis que ardentibus ausum — Ita moti fuerunt pietate super iove
Talia deposcunt. Sic cum manus impia sevit
Sanguine cesareo romanum extinguere nomen
Nec tibi grata minus pietas auguste tuorum est
Quam fuit illa iovi. qui postquam voce manu que
Murmura compressit. tenuere silencia cuncti
Attonitum tante subito terrore ruine
Humanum genus est totus que perhorruit orbis
Substitit ut clamor pressus gravitate ~~[illegible]~~ tonantis

Juppiter hoc istum sermone silencia rupit
Ille quidem penas (curam hanc dimittite) soluit
Quod tamen admissum que sit vindicta docebo
Contigerat nostras infamia temporis aures
Quam cupiens falsam summo delabor olimpo
Et deus humana lustro sub imagine terram
Longa mora est quantum noxe sit ubique repertum
Enumerare. minor fuit ipsa infamia vero
Menala transieram latebris horrenda ferarum
Et cum cilleno gelidi pineta licei
Archadis hinc sedes et inhospita regis tiranni
Ingredior. traherent cum sera crepuscula noctem
Signa dedi venisse deum. vulgusque precari
Ceperat. irridet primo pia vota licaon
Mox ait experiar deus hic discrimine aperto
An sit mortalis. nec erit dubitabile verum
Nocte gravem somno nec opina perdere morte
Me parat. hec illi placet experientia veri
Nec contentus eo missi de gente molosa
Obsidis unius iugulum mucrone resoluit
Atque ita semineces partim ferventibus artus
Mollit aquis. partim subiecto torruit igni
Quos simul imposuit mensis. ego vindice flamma
In dominum dignos everti tecta penates
Territus ipse fugit. nactusque silencia ruris
Exululat. frustraque loqui conatur. ab illo
Colligit os rabiem. solite que cupidine cedis
Vertitur in pecudes. et nunc quoque sanguine gaudet
In villos abeunt vestes. in crura lacerti
Fit lupus. et veteris seruat vestigia forme
Canicies eadem est. eadem violentia vultus
Idem oculi lucent. eadem feritatis imago est
Occidit una domus. sed non domus una perire
Digna fuit. qua terra patet fera regnat herinis
In facinus iurasse putes. dent ocius omnes
Quas meruere pati. sic stet sententia penas
Dicta iovis pars voce probat. stimulosque frementi
Adiciunt. alii partes assensibus implent
Est tamen humani generis iactura dolori
Omnibus. et que sit terre mortalibus orbe
Forma futura rogant. quis sit laturus in aras
Tura. feris ne paret populandas tradere terras
Talia querentes. sibi enim fore cetera cure est. iovis responsio

Molosi dicuntur a moloso filio
Jugulus locus gutturis et gutturis meatus
Torrere id est assare siccare cremare
Villus pilus vel floccus lane

Rex superum trepidare uetat. sobolemque priori
Dissimilem populo promittit origine mira
Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras
Sed timuit ne forte sacer tot ab ignibus ether
Conciperet flammas longusque ardesceret axis
Esse quoque in fatis reminiscitur affore tempus
Quo mare quo tellus correptaque regia celi
Ardeat. et mundi moles obsessa laboret
Tela reponuntur manibus fabricata ciclopum
Pena placet diuersa genus mortale sub undis
Perdere. et ex omni nimbos dimittere celo
Protinus eolijs aquilonem claudit in antris
Et quecumque fugant inductas flamina nubes
Emittitque nothum. madidis nothus euolat alis
Terribilem picea tectus caligine uultum
Barba grauis nimbis. canis fluit unda capillis
Fronte sedent nebule. rorant penneque sinusque
Vt que manu late pendentia nubila pressit
Fit fragor et densi funduntur ab ethere nimbi
Nuncia iunonis uarios induta colores
Concipit iris aquas alimentaque nubibus affert
Sternuntur segetes. et deplorata colonis
Vota iacent. longique perit labor irritus anni
Nec celo contenta suo iouis ira. sed illum
Ceruleus frater iuuat auxiliaribus vndis
Conuocat hic amnes. qui postquam tecta tiranni
Intrauere sui. non est hortamine longo
Nunc aut utendum. uires effundite uestras
Sic opus est. aperite domos. ac mole remota
Fluminibus uestris totas immittite habenas
Iusserat. hi redeunt ac fontibus ora relaxant
Et defrenato uoluuntur in equora cursu
Ipse tridente suo terram percussit. at illa
Intremuit. motuque uias patefecit aquarum
Expaciata ruunt per apertos flumina campos
Cumque satis arbusta simul pecudesque uirosque
Tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris
Siqua domus mansit potuitque resistere tanto
Indeiecta malo. culmen tamen altior huius
Vnda tegit. presseque latent sub gurgite turres
Iamque mare et tellus nullum discrimen habebant
Omnia pontus erant deerant quoque litora ponto

Nothus dicitur habens alas propter velocitatem

Iris dicitur quasi aeris

Colonis ab incolendo ... dicuntur advene

penetralia secreta camera vel interior locus domus vel templi ubi adorant orantes

Gurges quasi guttur fluminis ...

a adus dicitur hic ciclops et ciclopes nascuntur in ... sicilia ... sic dicti quia unum oculum ... agriofagite ... ferarum carnes comedunt ... esse fabri Iouis in ethna monte sicilie

Eolus rex uentorum ... nomina uentis ... ethnam montem ...

... ingrediuntur ... candorem ...

Ceruleus rubeus geminus pingit color arcum ...

Tridens dicitur fuscina ... tribus dentibus ... tridens ... neptunus ...

arbustum dicitur quasi arborum statio ... locus ubi arbores crescunt ...

discrimen ... distinctio

Cumba est pes navis aquis vicinior. et cumbo bis dicta quia aquis incumbit. scilicet cimba dr.

Occupat hic collem. cimba sedet alter adunca
Et ducit remos illic ubi nuper ararat
Ille super segetes aut merse culmina ville
Navigat. hic summa piscem deprendit in ulmo
Figitur in viridi si fors tulit anthora prato
Aut subiecta tegunt curve vineta carine
Et modo quo graciles gramen carpsere capelle
Nunc ibi deformes ponunt sua corpora phoce.
Mirantur sub aqua lucos urbesque domosque
Nereides. silvasque tenent delphines et altis
Incursant ramis agitataque robora pulsant.
Nat lupus inter oves. fulvos vehit unda leones
Unda vehit tigres. nec vires fulminis apro
Crura nec ablato prosunt velocia cervo.
Quesitisque diu terris ubi sistere possit
In mare lassatis volucris vaga decidit alis.
Obruerat tumulos immensa licentia ponti
Pulsabantque novi montana cacumina fluctus
Maxima pars unda rapitur quibus unda pepercit
Illos longa domant inopi ieiunia victu
Separat aonios acteis phocis ab arvis
Terra ferax dum terra fuit. sed tempore in illo
Pars maris et latus subitarum campus aquarum
Mons ibi verticibus petit arduus astra duobus
Nomine parnasus superatque cacumine nubes
Hic ubi deucalion. nam cetera texerat equor
Cum consorte thori parva rate vectus adhesit
Corricidas nimphas et numina montis adorant
Fatidicamque themim que tunc oracla tenebat
Non illo melior quisquam nec amantior equi
Vir fuit: haud illa metuentior ulla deorum
Iuppiter ut liquidis stagnare paludibus orbem
Et superesse virum de tot modo milibus unum
Et superesse videt de tot modo milibus unam
Innocuos ambos cultores numinis ambos
Nubila disiecit nimbis aquilone remotis
Et celo terras ostendit et ethera terris
Nec maris ira manet. positoque tricuspide telo
Mulcet aquas rector pelagi. supraque profundum
Extantem atque humeros innato murice tectum
Ceruleum tritona vocat. conchaque sonanti
Inspirare iubet. fluctusque et flumina signo

Glosses (margins):

Ancora instrumentum nautarum etiam est nota que apponitur in libris. sed ibi non apponitur

balene

arbor adriades. driades que silva. napees flos. fons naiades. mons hz oreades nereides que maris

Delphin vel delphinus quidam piscis marinus sequens voces hominum

Diluvium: primum generale temporibus Noe. secundum in achaia tempore iacob patriarche. tertium in tessalia moysi temporibus quod maiorem partem populorum tessalie absumpsit. paucis per refugia montium liberatis maxime in monte parnaso in cuius circuitu deucalion tunc regno potiebatur qui tunc ad se per ratibus confugientes susceptos per gemina parnasi iuga fovit et aluit. propter ea gentium fabule ex lapidibus reparatum ferunt propter hominum insilentium cordis duritiam

parro ferarum tamen fulmen

Aon fuit rex tebanorum. unde aonius nia nium .i. tebanus na num

inter tebas et athenas erat quedam civitas scilicet focas aqua descenderunt marsilienses in qua remanserunt

mons parnasus habet duo iuga unum elicon aliud atheron

que deseruit loca ad deucalion et pirra cum uxor evaserunt a diluvio

Themis fuit dea quam alius populus adorabat

Iam reuocare dato! caua bucina sumitur illi
Tortilis in latum. que turbine crescit ab imo
bucina que medio concepit ubi aera ponto
litora uoce replet sub utroque iacentia phebo
Tum quoque ut ora dei madida rorantia barba
Contigit. et cecinit iussos inflata receptus
Omnibus audita est telluris et equoris undis
Et quibus est undis audita coercuit omnes
Iam mare litus habet. plenos capit alueus amnes
Flumina subsidunt colles que exire uidentur
Surgit humus. crescunt loca decrescentibus undis
Post que diem longam nudata cacumina silue
ostendunt. limum que tenent in fronde relictum
Redditus orbis erat; quem postquam uidit inanem
Et desolatas agere alta silentia terras
Deucalion. lacrimis pirram que affatur abortis
O soror o coniunx o femina sola superstes
Quam commune michi genus et patruelis origo
Deinde thorus iunxit. nunc ipsa pericula iungunt
Terrarum quascumque uident occasus et ortus
Nos duo turba sumus. possedit cetera pontus
Hec quoque adhuc uite non est fiducia nostre
Certa satis. terrent etiam nunc nubila mentem
Quis tibi si sine me fatis erepta fuisses
Nunc animus miseranda foret. quo sola timorem
Ferre modo posses. quo consolante doleres
Namque ego crede michi si te quoque pontus haberet
Te sequerer coniunx et me quoque pontus haberet
O utinam possem populos reparare paternis
Artibus. atque animas formate infundere terre
Nunc genus in nobis restat mortale duobus
Sic uisum superis hominum que exempla manemus
Dixerat. et flebant. placuit celeste precari
Numen. et auxilium per sacras querere sortes
Nulla mora est adeunt pariter cephesidos undas
Et nondum liquidas. sed iam uada nota secantes
Inde ubi libatos irrorauere liquores
Vestibus et capiti. flectunt uestigia sancte
Ad delubra dee. quorum fastigia turpi
Pallebant musco. stabant que sine ignibus are
Ut templi tetigere gradus. procumbit uterque

Deucalion omni ueterum testimonio prometheii filius fuit cum adulta epimetheus patruus pirram filiam uxorem duxit quiequid ... homo fuit. et pirra pyssima femina. Hinc ipse apud tessalos ingenio fuit ... de quo fere omnes ueteres scriptores mentionem faciunt.

quia fuerunt de duobus fratribus deucalion de prometheo. pirra de pimeteo

miserandus dicitur ille qui est miseratione dignus et qui non adeo miseratione dignus ut miserabilis ...

species extasis ...

cephesidos undas uel cephesides ... plus

Pronus humi. gelidoque pavens dedit oscula saxo.
Atque ita si precibus dixerunt numina iustis
Victa remollescunt. si flectitur ira deorum
Dic themi qua generis damnum reparabile nostri
Arte sit. et mersis fer opem mitissima rebus
Mota dea est. sortemque dedit. discedite templo
Et velate caput. cinctasque resolvite vestes
Ossaque post tergum magne iactate parentis
Obstupuere diu. rupitque silentia voce
Pirra prior. iussisque dee parere recusat
Detque sibi veniam pavido rogat ore. pavetque
Ledere iactatis maternas ossibus umbras
Interea repetunt cecis obscura latebris
Verba date sortis. secum inter seque volutant
Hinc promethides placidis epimethida dictis
Mulcet. et aut fallax ait est sollertia nobis
Aut pia sunt nullumque nephas oracula suadent
Magna parens terra. lapides in corpore terre
Ossa reor dici. iacere hos post terga iubemur
Coniugis augurio quamquam titania mota est
Spes tamen in dubio est. adeo celestibus ambo
Diffidunt monitis sed quid temptare nocebit
Discedunt velantque caput tunicasque recingunt
Et iussos lapides sua post vestigia mittunt
Saxa quis hoc credat nisi sit pro teste vetustas
Ponere duritiem cepere. suumque rigorem.
Mollirique mora. mollitaque ducere formam
Mox ubi creverunt naturaque mitior illis
Contigit ut quedam sic non manifesta videri
Forma potest hominis. sed uti de marmore cepta
Non exacta satis rudibusque simillima signis
Que tamen ex illis aliquo pars humida suco
Et terrena fuit. versa est in corporis usum
Quod solidum flecti que nequit mutatur in ossa
Que modo vena fuit sub eodem nomine mansit
Inque brevi spacio superorum numine saxa
Missa viri manibus faciem traxere virorum
Et de femineo reparata est femina iactu
Inde genus durum sumus. experiensque laborum
Et documenta damus qua simus origine nati

Ut quedam possumus sic construere ipsa saxa non sic cepere videri manifesta formam habens ut i. sic quedam formam habens potest videri manifesta sed cepere videri ut i. sicut est quedam forma cepta de marmore

Quod humidum et terrenum fuit in lapidibus versum est in carnem. quod durum et solidum in ossa quod in eis fuit vena et in hac vena remansit/

Lapides iactati a deucalione versi sunt in viros. Nam sicut est in coitu si superhabundat semen viri generatur masculus sic est de femina

Vir generasse viros mulieres femina fertur
Si plus in coitu seminis alter habet

Cetera diversis tellus animalia formis
Sponte sua peperit. postquam vetus humor ab igne
Percaluit solis. cenumque udeque paludes
Intumuere estu. fecundaque semina rerum
Vivaci nutrita solo. ceu matris in alvo
Creverunt. faciemque aliquam cepere morando
Sic ubi deseruit madidos septemfluus agros
Nilus. et antiquo sua flumina reddidit alveo
Ethereoque recens exarsit sidere limus
Plurima cultores versis animalia glebis
Inveniunt. et in his quedam modo nata per ipsum
Nascendi spacium. quedam imperfecta suisque
Trunca vident numeris. et eodem in corpore sepe
Altera pars vivit rudis est pars altera tellus
Quippe ubi temperiem sumpsere humorque calorque
Concipiunt. et ab his oriuntur cuncta duobus
Cumque sit ignis aque pugnax. vapor humidus omnes
Res creat. et discors concordia fetibus apta est
Ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti
Solibus ethereis altoque recanduit estu
Edidit innumeras species. partimque figuras
Retulit antiquas. partim nova monstra creavit
Illa quidem nollet sed te quoque maxime Phiton
Tum genuit. populisque novis incognita serpens
Terror eras. tantum spacii de monte tenebas
Hunc deus arcitenens et nunquam talibus armis
Ante nisi in damnis capreisque fugacibus usus
Mille gravem telis exhausta pene pharetra
Perdidit. effuso per vulnera nigra veneno
Neve operis famam posset delere vetustas
Instituit sacros celebri certamine ludos
Phitea perdomite serpentis nomine dictos
Hic iuvenum quicunque manu pedibusve rotave
Vicerat. esculee capiebat frondis honorem
Nondum laurus erat. longoque decentia crine
Tempora cingebat. de qualibet arbore Phebus

de daphne

Primus amor Phebi Daphne Peneia. quem non
Fors ignara dedit. sed seva Cupidinis ira.
Delius hunc nuper victo serpente superbus
Viderat adducto flectentem cornua nervo;
Quid que tibi lascive puer cum fortibus armis
Dixerat. ista decent humeros gestamina nostros
Qui dare certa fere dare vulnera possumus hosti

Marginal glosses:

Sicut in nobis videat supra venena fugat

Pluviam in egipto non pluit. sed loco pluvie nilus qui dicitur habere vii flumina crescens de alveo suo expandit se super terram egipti. et moratus per mensem et amplius postea ad alveum redit. Sol vero reddit terram post hoc talem temperatam ut eam possint arare et dum arant quedam alia in sulcis inveniunt plurima effigiata plurima imperfecta. Sic post diluvium ex humore et calore nata inveniebant alia plurima perfecta et plurima imperfecta.

Ideo dicit antiquas quia nata alia creata sunt post diluvium que ante non fuerunt et nata que fuerunt

de phitone

Ne vetustas temporis posset delere victoriam quam habuit phebus de phitone serpente constituit ludos fieri de nomine serpentis dictos phitea. quicunque vincebat in illo ludo pugnando currendo aut cum curriculo frondibus esculeis ornabatur esculea vulgariter dicitur nespili

Honorem dicit quia ornabantur de esculea fronde

Verba superba sunt.

Qui modo pestifero tot iugera ventre prementem
Stravimus innumeris tumidum phitona sagittis
Tu face nescio quos esto contentus amores
Inflammare tua. nec laudes assere nostras
Filius huic veneris. figat tuus omnia phebe
Te meus arcus ait. quantoque animalia cedunt
Cuncta deo. tanto minor est tua gloria nostra
Dixit. et eliso percussis aere pennis
Impiger umbrosa parnasi constitit arce
Atque sagittifera prompsit duo tela faretra
Diversorum operum. fugat hoc. facit illud amorem
Quod facit. auratum est et cuspide fulget acuta
Quod fugat. obtusum est. et habet sub arundine plumbum
Hoc deus in nimpha peneide fixit. at illo
Lesit apollineas traiecta per ossa medullas
Protinus alter amat. fugit altera nomen amantis
Silvarum latebris captivarumque ferarum
Exuviis gaudens. innupteque emula phebes
Vitta coercebat positos sine lege capillos
Multi illam petiere. illa aversata petentes
Impatiens expersque viri. nemorum avia lustrat
Nec quid hymen quid amor quid sint conubia curat
Sepe pater dixit. generum michi filia debes
Sepe pater dixit. debes michi nata nepotes
Illa velut crimen tedas exosa iugales
Pulcra verecundo suffundens ora rubore
Inque patris blandis herens cervice lacertis
Da michi perpetua genitor carissime dixit
Virginitate frui. dedit hoc pater ante diane.
Ille quidem obsequitur. sed te decor iste quod optas
Esse vetat. votoque tuo tua forma repugnat
Phebus amat. viseque cupit conubia daphnes
Quodque cupit sperat. suaque illum oracula fallunt.
Utque leves stipule demptis adolentur aristis
Ut facibus sepes ardent. quas forte viator
Vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit
Sic deus in flammas abiit. sic pectore toto
Uritur. et sterilem sperando nutrit amorem.
Spectat inornatos collo pendere capillos
Et quid si comantur ait. videt igne micantes
Sideribus similes oculos. videt oscula que non
Est vidisse satis. laudat digitosque manusque
Brachiaque et nudos media plus parte lacertos.
Siqua latent meliora putat. fugit ocior aura
Illa levi. neque ad hec revocantis verba resistit

Iste Ethim de diis gentium. Cupido est demon fornicationis qui ideo alatus pingitur quia nichil amantibus levius nichil mutabilius invenitur. puer pingitur quia stultus est et irrationabilis amor. Sagittam et facem tenere pingitur. Sagittam quia amor cor vulnerat. facem quia inflammat

Quam fabula nisi fallor [illegible]. per daphnem quidem humiditas que circa penei ripam et ipso peneo procedit sumenda est. Quam ideo apollinem dixere diligere eo quod illam fervore radiorum suorum in sublime trahat. [illegible] in aerem et ob id humiditas [illegible] solem refugit [illegible] ad intrinseca terre [illegible] apollo [illegible] laurum [illegible] vocatur laurus et sic daphne id est humiditas penei filia in laurum versa videtur.
Sed nunc videnda est cur huius frondes sunt citharis et faretris dicantur apponi [illegible] apollinis facunda [illegible] et hinc tractum est apollinis citharas et faretras ornari lauro [illegible]

Iuger vel iugerum constat longitudine pedum [illegible] latitudine [illegible]

Cupido dicitur alatus quia cito vadit et recedit

hec arundo sunt [illegible] ligno in quo est ferrum sagitte

quia rubor procedit ex verecundia que ex conscientia cordis

Ut ne credas in posse frui virginitate sic [illegible] sicut diane

Quia sibi pugna est inter formam et pudiciciam. Raro enim pulcra mulier invenitur pudica

Compo

Viator solet de [illegible] facere de nocte ut [illegible]

Como nis [illegible]

lacertus est a humero usque ad cubitum brachium est a cubito usque ad manum

[illegible] laurea [illegible] poetis [illegible] petrarcha [illegible] laurea [illegible] victores per quos et servabatur et augebatur [illegible] frondibus lauri [illegible] coronabantur

Nimpha precor penea mane. non insequor hostis
Nimpha mane. sic agna lupum. sic cerva leonem
Sic aquilam penna fugiunt trepidante columbe
hostes queque suos. amor est michi causa sequendi
Me miserum. ne prona cadas. indigna ve ledi
Crura notent sentes. et sim tibi causa doloris.
Aspera quo properas loca sunt. moderantius oro
Curre. fugamque inhibe. moderantius insequar ipse.
Cui placeas inquire tamen. non incola montis
Non ego sum pastor. non hic armenta gregesque
horridus observo. nescis temeraria nescis
Quem fugias. ideo que fugis. michi delphica tellus
Et claros et tenedos pathera que regia servit
Iupiter est genitor. per me quod erit que fuit que
Est que patet. per me concordant carmina nervis.
Certa quidem nostra est. nostra tamen una sagitta
Certior. in vacuo que vulnera pectore fecit.
Inventum medicina meum est. opifexque per orbem
Dicor. et herbarum est subiecta potentia nobis
Ei michi quod nullis amor est sanabilis herbis
Nec prosunt domino que prosunt omnibus artes
Plura locuturum timido penea cursu
Fugit. cum que ipso verba imperfecta reliquit
Tum quoque visa decens. nudabant corpora venti
Obvia que adversas vibrabant flamina vestes
Et levis impulsos retro dabat aura capillos
Aucta que forma fuga est. sed enim non sustinet ultra
Perdere blandicias iuvenis deus. ut que monebat
Ipse amor admisso sequitur vestigia passu
Ut canis in vacuo leporem cum gallicus arvo
Vidit. et hic predam pedibus petit. ille salutem.
Alter inhesuro similis iam iam que tenere
Sperat. et extento stringit vestigia rostro.
Alter in ambiguo est an sit comprensus. et ipsis
Morsibus eripitur. tangentia que ora relinquit
Sic deus et virgo est. hic spe celer. illa timore.
Qui tamen insequitur pennis adiutus amoris
Ocior est. requiem que negat. tergo que fugacis
Imminet. et crinem sparsum cervicibus afflat
Viribus assumptis. expalluit illa cite que
Victa labore fuge. spectans que peneidos undas
Fer pater inquit opem si flumina numen habetis
Qua nimium placui tellus aut hisce vel istam
Que facit ut ledar mutando perde figuram;
Vix prece finita torpor gravis occupat artus
Mollia cinguntur tenui precordia libro

Comparatio ibi ubi sequitur hostis

Commendat se phebus

Quatuor sunt que virum alliciunt mulieres. divicie. nobilitas. pulcritudo. sapientia. que omnia tangit

Quia nullus potest hic notitiam superiorum corporum celestium et infernalium nisi prius sciat de sole. qui facit concordare celestem armoniam facit corda citare vel septem dies existens centralis inter se [illegible] et superioribus

Quod in istis artibus prosunt aliis quod non sibi [illegible] qui fecit [illegible]

Comparatio de cane et lepore

Ostendit se nolle apollo sequi daphnen cum blandiciis

Afflare. attingere aspirare [illegible] flat tangere [illegible]

Penea filia fluvii [illegible] peneidos

Viret perpetua arbor hec semper. ut ondatur per eius viriditatem [illegible] perpetuo vivere famulum et quia sola non fulminatur. sic talem glorie viriditatem ab invidie fulmine ledi non posse. Sacra insuper hec arbor apollini deo est. eo quod occultam quandam divinationis videatur habere virtutem. Nam si quis huius ligni veras frondes capiti dormientis supponat. eum visurum somnia vera asserit et ideo apollini divinationis deo dicata est

In frondes crines in ramos brachia crescunt.
Pes modo tam velox pigris radicibus heret.
Ora cacumen habet. remanet nitor unus in illa.
Hanc quoque phebus amat. posita que in stipite dextra
Sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus.
Complexusque suis ramos ut membra lacertis
Oscula dat ligno. refugit tamen oscula lignum.
Cui deus. at quoniam coniunx mea non potes esse
Arbor eris certe dixit. mea semper habebunt
Te coma. te cithare. te nostre laure faretre.
Tu ducibus letis aderis cum leta triumphum
Vox canet. et visent longas capitolia pompas
Postibus augustis eadem fidissima custos
Ante fores stabis mediamque tuebere quercum
Utque meum intonsis caput est iuvenile capillis
Tu quoque perpetuos semper gere frondis honores
Finierat pean. factis modo laurea ramis
Annuit. utque caput. visa est agitasse cacumen.

Est nemus hemonie prerupta quod undique claudit
Silva. vocant tempe. per quod peneus ab imo
Effusus pindo spumosis volvitur undis
Deiectuque gravi tenues agitantia fumos
Nubila conducit. summis aspergine silvis
Impluit. et sonitu plusquam vicina fatigat.
Hec domus hec sedes hec sunt penetralia magni
Amnis. in his residens facto de cautibus antro
Undis iura dabat nimphisque colentibus undas
Conveniunt illuc popularia flumina. primum
Nescia gratentur consolenturve parentem
Populifer sparchius et irrequietus enipheus
Heridanusque senex lenisque amphrisus et echas
Moxque amnes alii. qui qua tulit impetus illos
In mare deducunt fessas erroribus undas
Inachus unus abest. imoque reconditus antro
Fletibus auget aquas natamque miserrimus io
Luget ut amissam nescit vita ne fruatur
An sit apud manes. sed quam non invenit usquam
Esse putat nusquam atque animo peiora veretur
Viderat a patrio redeuntem iuppiter illam
Flumine. et o virgo iove digna. tuoque beatum
Nescio quem factura thoro. pete dixerat umbras
Aut horum nemorum aut horum. et monstraverat ambas.
Dum calet et medio sol est altissimus orbe
Quod si sola times latebras intrare ferarum
Preside tuta deo nemorum secreta subibis
Nec de plebe deo sed qui celestia magna

ypalage

Ante fores augusti erant due arbores scilicet quercus et laurus. quercus erat in palatio et laurus; media scilicet inter palatium et laurum.

pean a phos quod lux. vel a phitone quem interfecit quasi phican dicitur i. phebus ...

Nemus de nominibus ... tempe ...

asperge gimine

hec cautes saxum ...

Nescia an consolentur eum de amissione filie sue an gratulentur ei de filie mutata sunt in laurum tam bona arbore

senex quia non alto ... solis non desiccatur ...

gratortatis et gratulor laris in eodem sensu gaudere vel gratias agere
populifer i. ferens populos
...

quod venerunt ad consolationem penei de mutatione filie daphnes. sed inachus non venit quia perdiderat io filiam suam que violata fuit a iove ...

Sceptra manu teneo . sed qui uaga fulmina mitto
Ne fuge me . fugiebat enim . iam pascua lerne
Consita que arboribus licea reliquerat arua
Cum deus inducta latas caligine terras
Occuluit . tenuit que fugam rapuit que pudorem
Interea medios iuno despexit in agros
Et noctis faciem nebulas fecisse uolucres
Sub nitido mirata die . non fluminis illas
Esse nec humenti sensit tellure remitti
atque suus coniunx ubi sit circumspicit . ut que
Deprensi totiens bene nosset furta mariti .
Quem postquam celo non repperit . aut ego fallor
aut ego ledor ait . delapsa que ab ethere summo
Constitit in terris . nebulas que recedere iussit
Coniugis aduentum presenserat . in que nitentem
Inacidos uultus mutauerat ille iuuencam
Bos quoque formosa est . speciem saturnia uacce
Quamquam inuita probat . nec non et cuius et unde
Quo ue sit armento ueri quasi nescia querit
Iuppiter e terra genitam mentitur . ut auctor
Desinat inquiri . petit hanc saturnia munus
Quid faciat . crudele suos addicere amores
Non dare suspectum est . pudor est qui suadeat illud
hinc dissuadet amor . uictus pudor esset amore
Sed leue si munus socie generis que thori que
Vacca negaretur . poterat non uacca uideri
Pelice donata non protinus exuit omnem
Diua metum . timuit que iouem et fuit anxia furto
Donec aristoride seruandam tradidit argo
Centum luminibus cinctum caput argus habebat
Inde suis uicibus capiebant bina quietem
Cetera seruabant atque in statione manebant
Constiterat quocumque loco spectabat ad io
luce sinit pasci cum sol tellure sub alta est
Claudit . et indigno circumdat uincula collo
Frondibus arboreis et amara pascitur herba .
Pro que thoro terre non semper gramen habenti
Incubat infelix . limosa que flumina potat
Illa etiam supplex argo cum brachia uellet
Tendere . non habuit que brachia tenderet argo
Et conata queri mugitus edidit ore
Pertimuit que sonos propria que exterrita uoce est
Venit et ad ripas ubi ludere sepe solebat
Inacidas ripas . noua que ut conspexit in unda
Cornua pertimuit . sese que exterrita fugit .

Ante oculos io quamuis aduersus habebat

consitum est plantatum siluosum ut nemorosum consitus ager arboribus

Quia non timebat iuno ne ista esset dicta uacca

ripa a rapio quia rapit

Naiades ignorant ignorat et Inachus ipse
que sit. at illa patrem sequitur sequiturque sorores
et patitur tangi. seque admirantibus offert.
Decerptas senior porrexerat Inachus herbas
Illa manus lambit. patriisque dat oscula palmis
Nec retinet lacrimas. sed si modo verba sequantur
Oret opem. nomenque suum casus loquatur
Littera pro verbis quam pes in pulvere duxit;
Me miserum exclamat pater Inachus. atque gementis
Cornibus et nivee pendens cervice iuvence
Corporis indicium mutati triste peregit
Me miserum ingeminat. tu ne es quesita per omnes
Nata michi terras. tu non inventa reperta es.
luctus erat levior. retices. nec mutua nostris
dicta refers. alto tantum suspiria ducis
pectore. quodque unum potes ad mea verba remugis.
At tibi ego ignarus talamos tedasque parabam
Spesque fuit generi michi prima. secunda nepotum.
De grege nunc tibi vir et de grege natus habendus.
Nec finire licet tantos michi morte dolores
Et nocet esse deum. preclusaque ianua leti
Eternum nostros luctus extendit in evum
Talia merentem stellatus summovet Argus
Ereptamque patri diversa in pascua natam
abstrahit. ipse procul montis sublime cacumen
occupat. unde sedens partes speculatur in omnes
Nec superum rector mala tanta Phoronidis ultra
ferre potest. natumque vocat quem lucida partu
Pleias enixa est. letoque det imperat Argum;
Parva mora est. alas pedibus virgamque potenti
Somniferam sumpsisse manu. tegmenque capillis
hec ubi disposuit. patria Iove natus ab arce
Desilit in terras. illic tegmenque removit
Et posuit pennas. tantummodo virga retenta est.
hac agit ut pastor per devia rura capellas
dum venit adductas. structis et cantat avenis
Voce nove captus custos Iunonius artis
Quisquis es. hoc poteras mecum considere saxo
Argus ait. neque enim pecori fecundior ullo
herba loco. aptamque vides pastoribus umbram;
Sedit Atlanciades et euntem multa loquendo
Detinuit sermone diem. iunctisque canendo
Vincere arundinibus servantia lumina temptat
Ille tamen pugnat molles evincere somnos
Et quamvis sopor est oculorum parte receptus

pes dyxit

anadiplosis

loquitur

quia pes bovis format duas litteras in pulvere scilicet i et o. Nam est rotundus et ita facit o. et est fissus et ita facit y

i. d. ego minus dolebam non inveniendo te quam modo doleam inveniendo. et tamen modo mugitibus respondes.

Invenire est scire ubi sit res et carere non habere. Reperire est scire ubi sit res et cum habere

quasi dicit vellem ut finirem istos dolores

Phoroneus fuit pater Inachi Inachus Io

pleiades a pluralitate dicte. Et pliades a polis quod est pluralitas. Sunt autem vii stelle in genua Tauri. has latini Vergilias vocant a tempore quod est ver quia oriuntur. Nam occasu suo hiemem ortu estatem primeque navigationis tempus ostendunt. Ex quibus sex que dyi inspexerunt apparent. septima a mortali nupta pudore celabatur. Et tunc Maia mater Mercurii est una de pleiadibus

Non est mora quod processu videat maiori sed statim iussa facere. Per virgam somniferam caduceum intelligit. Caduceum est virga Mercurii qua discordias sedabat cadentes in pacem et somnum. unde caduceatores legati pacis dicuntur

Maia quia filius Maie filie Atlantis

Detinuit diem i. totum diem removit sermone suo nam Mercurius est deus eloquentie et detinuit et usitat locutus in magis

caducea virga dicitur quia facit homines cadere somno.

parte tamen vigilat. querit quoque (namque reperta
fistula nuper erat) qua sit ratione reperta.
Tum deus Archadie gelidis in montibus inquit
Inter amadriades celeberrima nonacrinas
Naias una fuit. nimphe siringa vocabant
Non semel et satiros eluserat illa sequentes
Et quoscumque deos umbrosa que silva que ferax
Rus habet. ortigiam studiis ipsam que colebat
Virginitate deam. ritu quoque cincta diane
falleret et posset credi latonia. si non
Corneus huic arcus si non foret aureus illi
Sic quoque fallebat. redeuntem colle liceo
Pan videt hanc. pinu que caput precinctus acuta
Talia verba refert. tibi nube nimpha volentis
Votis cede dei. restabat verba referre
Et precibus spretis fugisse per avia nimpham
Donec arenosi placidum ladonis ad amnem
Venerat. hic illam cursum impedientibus undis
Ut se mutarent liquidas orasse sorores.
Panaque cum prensam sibi iam siringa putaret
Corpore pro nimphe calamos tenuisse palustres.
Dumque ibi suspirat. motos in arundine ventos
Effecisse sonum tenuem similemque querenti.
Arte nova vocis que deum dulcedine captum
hoc michi consilium tecum dixisse manebit
Atque ita disparibus calamis compagine cere
Inter se iunctis nomen tenuisse puelle;
Talia dicturus vidit cillenius omnes
Succubuisse oculos. ad operta que lumina somno
Supprimit extemplo vocem. firmat que soporem
languida permulcens medicata lumina virga;
Nec mora falcato nutantem vulnerat ense
Qua collo est confine caput. saxo que cruentum
Deicit. et maculat preruptam sanguine rupem;
Arge iaces. quodque in tot lumina lumen habebas
Extinctum est. centum que oculos nox occupat una;
Excipit hos volucris que sue saturnia pennis
Collocat. et gemmis caudam stellantibus implet
Protinus exarsit. nec tempora distulit ire
Horriferam que oculis animo que obiecit herinnim
Pelicis argolice. stimulos que in pectore cecos
Condidit. et profugam per totum terruit orbem.

Vltimus immenso restabas nile labori
Quem simul ac tetigit. positis que in margine ripe
Procubuit genibus. resupino que ardua collo
Quos potuit solos tollens ad sidera uultus
Et gemitu et lacrimis et luctisono mugitu
Cum ioue uisa queri et finem que orare malorum
Coniugis ille sue complexus colla lacertis
Finiat ut penas tandem rogat. in que futurum
Pone metus inquit. nunquam tibi causa doloris
Hec erit. et stigias iubet hoc audire paludes.
Vt lenita dea est. uultus capit illa priores
Fit que quod ante fuit. fugiunt de corpore sete.
Cornua decrescunt. fit luminis artior orbis.
Contrahitur rictus. redeunt humeri que manus que.
Vngula que in quinos delapsa assumitur vngues.
De boue nil superest nisi forme candor in illa.
Officio que pedum nimpha contenta duorum
Erigitur. metuit que loqui ne more iuuence
Mugiat. et timide uerba intermissa retentat
Nunc dea ligena colitur celeberrima turba
Huic epaphus magni genitus de semine tandem
Creditur esse iouis. per que urbes iuncta parenti
Templa tenet. fuit huic animis equalis et annis
Sole satus pheton. quem quondam magna loquentem
Nec sibi cedentem. phebo que parente superbum
Non tulit inachides. matri que ait omnia demens
Credis. et es tumidus genitoris imagine falsi.
Erubuit pheton. iram que pudore repressit
Et tulit ad climenen epaphi conuicia matrem
Quo que magis doleas genitrix ait. en ego liber
Ille ferox. tacui. pudet hec opprobria nobis
Et dici potuisse. et non potuisse refelli.
At tu si modo sum celesti stirpe creatus
Ede notam tanti generis. me que assere celo.
Dixit. et implicuit materno brachia collo
Per que suum meropis que caput tedas que sororum
Traderet orauit ueri sibi signa parentis.
Ambiguum. climene precibus phetontis an ira
Mota magis dicti sibi criminis. utraque celo

brachia porrexit · spectans q(ue) ad lumina solis ·
Per iubar hoc inquit radiis insigne chorustis
Nate tibi uiro quod nos audit q(ue) uidet q(ue)
hoc te quem spectas hoc te qui temp(er)at orbem
Sole satum · si ficta loquor neget ipse uidendum
Se michi · sit q(ue) oculis lux ista nouissima n(ost)ris ·
Nec longus patrios labor est tibi nosse penates ·
Vnde oritur terre domus est co(n)tinua n(ost)re ·
Si modo fert animus gradere · et scitabe(re) ab ipso ;
Emicat extemplo letus post talia matris
Dicta sue pheton · et concipit ethera mente
Ethiopes q(ue) suos · positos q(ue) sub ignibus indos
Sidereis transit · patrios q(ue) adit impiger ortus

Regia solis erat sublimib(us) alta columnis ·
Clara micate auro flam(m)as q(ue) imitate pirop(o) ·
Cui(us) ebur nitidu(m) fastigia su(m)ma tegebat ·
Argenti bifores radiabant lumine ualue
Materiam sup(er)abat op(us) · na(m) mulcifer illic
Equora celarat medias cingentia t(er)ras
Terraru(m) q(ue) orbe(m) celu(m) q(ue) quod imminet orbi ·
Ceruleos h(abe)t unda deos · tritona canorum ·
Protea q(ue) ambiguu(m) · balenaru(m) q(ue) p(re)mentem
Egeona suis immania terga lacertis ·
Dorida q(ue) et natas · quaru(m) p(ar)s nare uidetur
Pars in mola sedens uirides siccare capillos
Pisce uehi quedam · facies non omnib(us) vna
Non diuersa tamen qualem decet esse sororum ;
Terra uiros urbes q(ue) gerit siluas q(ue) feras q(ue)
flumina q(ue) et nimphas et cet(er)a numina ruris ·
Hec sup(er) imposita est celi fulgentis imago
Signa q(ue) sex foribus dextris · totidem q(ue) sinistris ·
Quo simul ac cliuo climeneia limite proles
Venit · et intrauit dubitati tecta parentis ·
Protinus ad patrios uertit uestigia uultus
Consistit q(ue) p(ro)cul · neq(ue) eni(m) p(ro)piora ferebat
lumina · purpurea uelatus ueste sedebat
In solio phebus claris lucente smaragdis ·
A dextra leua q(ue) dies et mensis et annus
Secula q(ue) (et) posite spaciis equalibus hore ·
Ver q(ue) nouu(m) stabat cinctu(m) florente corona ·

quia tunc non indigemus mole vestes propter calorem solis

Stabat munda estas. et spicea serta ferebat.
Stabat et autumnus calcatis sordidus uvis
Et glacialis hiems canos hirsuta capillos.
Inde loco medius. rerum novitate paventem
Sol oculis iuvenem quibus aspicit omnia vidit.
Que que vie tibi causa quid hac ait arte petisti. progenies feton. haud inficianda parenti
Ille refert. o lux immensi publica mundi
Phebe pater. si das usum michi nominis huius
Nec falsa climene culpam sub imagine celat
Pignora da genitor. per que tua vera propaga
Credar. et hunc animis errorem detrahe nostris
Dixerat. at genitor circum caput igne micantes
Deposuit radios. propiusque accedere iussit
Amplexuque dato. nec tu meus esse negari
Dignus es. et climene veros ait edidit ortus.
Quoque minus dubites. quod vis pete munus. et illud
Me tribuente feres. promissis testis adesto
Dis iuranda palus oculis incognita nostris;
Vix bene desierat. currus rogat ille paternos
Inque diem alipedum ius et moderamen equorum;
Penituit iurasse patrem. qui ter quater que
Concutiens illustre caput. temeraria dixit
Vox mea facta tua est. utinam promissa liceret
Non dare. confiteor. solum hoc tibi nate negarem.
Dissuadere licet. non est tua tuta voluntas
Magna petis pheton. et que non viribus istis
Munera conveniunt. nec tam puerilibus annis.
Sors tua mortalis non est mortale quod optas
Plus etiam quam quod superis contingere possit
Nescius affectas. placeat sibi quisque licebit
Non tamen ignifero quisquam consistere in axe
Me valet excepto. vaster quoque rector olimpi
Qui fera terribili iaculatur fulmina dextra
Non aget hos currus. et quid iove maius habemus;
Ardua prima via est. et qua vix mane recentes
Enituntur equi. medio est altissima celo
Unde mare et terras ipsi michi sepe videre
Fit timor. et pavida trepidat formidine pectus.
Ultima prona via est. et eget moderamine certo.

phebus est attritus ... et descendit ad climenem que est aqua et sicut descendit in aera aquas ad sui fomentum et illis desiccatis fit calor et inde nascitur feton.

via solis

quia producit alimenta et blada

quia tunc sunt vindemie

non pertinet ad masculos regere currus solis

ostendit phebus difficultatem viarum solis ut per hoc possit fetontem a proposito retrahere

Tunc etiam que me subiectis excipit undis
Ne ferar in preceps thetis solet ipsa vereri.
Adde quod assidua rapitur vertigine celum
Sideraque alta trahit celerique volumine torquet
Nitor in adversum. nec me qui cetera vincit
Impetus. et rapido contrarius evehor orbi.
Finge datos currus. quid ages. potis ne rotatis
Obvius ire polis ne te citus auferat axis.
Forsitan et lucos illic urbesque deorum
Concipias animo. delubraque ditia donis
Esse. per insidias iter est formasque ferarum.
Et que viam teneas nulloque errore traharis
Per tamen adversi gradieris cornua tauri
Hemoniosque arcus. violentaque ora leonis
Sevaque circuitu curvantem brachia longo
Scorpion. atque aliter curvantem brachia cancrum.
Nec tibi quadrupedes animosos ignibus illis
Quos in pectore habent quos ore et naribus efflant
In prompto regere est. vix me patiuntur ubi acres
Incaluere animi. cervixque repugnat habenis.
At tu funesti ne sim tibi muneris auctor
Nate cave. dum resque sinit tua corrige vota
Scilicet ut nostro genitum te sanguine credas
Pignora certa petis. do pignora certa timendo.
Et patrio pater esse metu probor. aspice vultus
Ecce meos. utinamque oculos in pectore posses
Inserere. et patrias intus deprendere curas.
Denique quicquid habet dives circumspice mundus
Eque tot ac tantis celi terre que maris que
Posce bonis aliquid. nullam patiere repulsam.
Deprecor hoc unum. quod vero nomine pena
Non honor est. penam pheton pro munere poscis.
Cur mea colla tenes blandis ignare lacertis
Nec dubita dabitur stigias iuravimus undas
Quodcumque optaris. sed tu sapientius opta
Finierat monitus. dictis tamen ille repugnat
Propositumque premit. flagratque cupidine currus.
Ergo qua licuit genitor cunctatus ad altos
Deducit iuvenem vulcania munera currus

Hemonios. de chirone dicit qui fuit de thessalia translatus in celum et factus signum

et que brachiis scorpionis et ... signis quoddam signum fit quod vocatur chele i. libra. Item chele est brachium scorpionis

quasi diceret hoc timeo quod tu es filius meus quod nisi esses meus filius non timerem

Currus solis

Aureus axis erat. temo aureus. aurea summe
Curvatura rote. radiorum argenteus ordo.
Per iuga chrisoliti posite que ex ordine gemme
Clara repercusso reddebant lumina phebo
Dumque ea magnanimus pheton miratur opusque
Prospicit. ecce vigil nitido patefecit ab ortu
Purpureas aurora fores. et plena rosarum
Atria. diffugiunt stelle. quarum agmina cogit
Lucifer. et celi statione novissimus exit;
Tum pater ut terras mundumque rubescere vidit
Cornuaque extreme velut evanescere lune
Iungere equos titan velocibus imperat horis;
Iussa dee celeres peragunt. ignemque vomentes
Ambrosie suco et saturos presepibus altis
Quadrupedes ducunt adduntque sonantia frena;
Tum pater ora sui sacro medicamine nati
Contigit. et rapide fecit patientia flamme
Imposuitque come radios. presagaque luctus
Pectore sollicito repetens suspiria, dixit.
Si potes his saltem monitis parere parentis
Parce puer stimulis et fortius utere loris
Sponte sua properant. labor est inhibere volantes
Nec tibi directos placeat via quinque per arcus.
Sectus in obliquum est lato curvamine limes.
Zonarumque trium contentus fine. polumque
Effugit australem. iunctamque aquilonibus arcton
Hac sit iter. manifesta rote vestigia cernes
Ut que ferant equos et celum et terra calores
Nec preme nec summum molire per ethera currum
Altius egressus celestia tecta cremabis
Inferius. terras. medio tutissimus ibis
Ne te dexterior tortum declinet ad anguem
Neve sinisterior pressam rota ducat ad aram
Inter utrumque tene. fortune cetera mando
Que iuvet. et melius quam tu tibi consulat opto
Dum loquor. hesperio positas in litore metas
Humida nox tetigit. non est mora libera nobis.
Poscimur. et fulget tenebris aurora fugatis
Corripe lora manu. vel si mutabile pectus
Est tibi. consiliis non curribus utere nostris
Dum potes. et solidis etiam nunc sedibus astas

Dum que male optatos non dum premis inscius axes
Que tutus spectes sine me dare lumina terris
Occupat ille levem iuvenili corpore currum
Stat que super manibus que datas contingere habenas
Gaudet. et invito grates agit ille parenti
Interea volucres pirous eous et ethon
Solis equi quartus que flegron hinnitibus auras
Flammigeris implet pedibus que repagula pulsant
Quos postquam thetis fatorum ignara nepotis
Reppulit. et facta est immensi copia mundi
Corripuere viam pedibus que per aera motis
Obstantes scindunt nebulas. pennis que levatis
Preter eunt ortos isdem de partibus euros
Sed leve pondus erat. nec quod cognoscere possent
Solis equi. solita que iugum gravitate carebat
Ut que labant curve iusto sine pondere naves
Per que mare instabiles nimia levitate feruntur
Sic onus insueto vacuos dat in aere saltus
Succutitur que alte. similis que est currus inani
Quod simul ac sensere ruunt tritum que relinquunt
Quadrupedes spatium. nec quo prius ordine currunt
Ipse pavet. nec qua commissas flectat habenas
Scit. nec qua sit iter. nec si sciat imperat illis
Tum primum radiis gelidi caluere triones
Et vetito frustra temptarunt equore tingi
Que que polo posita glaciali proxima serpens
Frigore pigra prius nec formidabilis ulli
Incaluit. sumpsit que novas fervoribus iras
Te quoque turbatum memorant fugisse boote
Quamvis tardus eras. et te tua plaustra tenebant
Ut vero summo despexit ab ethere terras
Infelix pheton. penitus penitus que iacentes
Palluit. et subito genua intremuere timore
Sunt que oculis tenebre per tantum lumen oborte
Et iam mallet equos numquam tetigisse paternos
Iam cognosse genus piget. et valuisse rogando
Iam meropis dici cupiens. Ita fertur ut alta
Precipiti pinus borea. cui victa remisit
Frena suus rector quam dis votis que reliquit
Quid faciat. multum celi post terga relictum.

Per hos quatuor equos designantur quatuor qualitates solis. pirous splendens. eous clarens. ethon ardens vel flueus. flegron tepens vel ebens. vel sic
pirous rubens in mane
eous splendens in tercia
ethon ardens in medie
flegron amans ... occasu
Phetontis quod thetis nutrivit phebum et ita fuit quasi mater phebi. et fuit pheton quasi nepos eius. vel secundum quosdam climene erat filia thetis. et thetis et climene fuerunt sorores.

Angulum a repagulo dicitur quod ad impediendum equos obponitur. quod claudat ... pandat iter ...

Triones dicuntur latine boves aratorii quia terram terant
Triones sunt maior ursa et minor que in plaga septentrionali terminant ... et numquam in mare descendunt quia Iuno oravit deos maris quod non admitterent illas descendere

Hic est serpens positus in septentrione qui tarde movetur propter frigus ... incaluit

Boetes est stella circumfulci plaustri quia apparet prope ... stellarum ... plaustri

Merops fuit maritus climenes matris fetontis
methenomia ...

Ante oculos plus est. animo metitur utrumque
Et modo quos illi fatum contingere non est
Prospicit occasus. interdum respicit ortus.
Quodque agat ignarus stupet et nec frena remittit
Nec retinere valet. nec nomina novit equorum
Sparsa quoque in varios passim miracula celo
Vastarumque videt trepidus simulacra ferarum
Est locus in geminos ubi brachia concavat arcus
Scorpius. et cauda flexis utrimque lacertis
Porrigit in spacium signorum membra duorum
Hunc puer ut nigri madidum sudore veneni
Vulnera curvata minitantem cuspide vidit
Mentis inops gelida formidine lora remisit.
Que postquam summo sensere iacentia tergo
Expaciantur equi nulloque inhibente per auras
Ignote regionis eunt. quaque impetus egit
Hac sine lege ruunt. altoque sub ethere fixis
Incursant stellis rapiuntque per avia currum
Et modo summa petunt. modo per declivia viasque
Precipites spacio terre propiore feruntur
Inferiusque suis fraternos currere luna
Admiratur equos. ambustaque nubila fumant
Corripitur flammis ut quaque altissima tellus
Fissaque agit rimas et sucis aret ademptis
Pabula canescunt. cum frondibus uritur arbor
Materiamque suo prebet seges arida damno
Parva queror. magne pereunt cum menibus urbes
Cumque suis totas populis incendia gentes
In cinerem vertunt. silve cum montibus ardent
Ardet athos thaurusque cilix et tmolus et ethe
Et tunc sicca. prius celeberrima fontibus ide
Virgineusque elicon. et nondum oeagrius hemus
Ardet et immensum geminatis ignibus ethna
Parnasusque biceps. et erix et cinthus et othris
Et tandem nivibus rodope caritura mimasque
Dindimaque et micale. natusque ad sacra cytheron
Nec prosunt sithie sua frigora. caucasus ardet
Ossaque cum pindo maiorque ambobus olimpus
Aeriaeque alpes et nubifer appenninus
Cum vero pheton cunctis e partibus orbem
Aspicit accensum nec tantos sustinet estus
Ferventesque auras velut e fornace profunda
Ore trahit. currusque suos candescere sentit

montes

Elicon est mons in quo est fons musarum

Citheron est mons in quo fiebant orgia festa bachi

Et neque iam cineres. eiectatamque favillam
ferre potest. calidoque involvitur undique fumo
quoque eat. aut ubi sit picea caligine tectus
nescit. et arbitrio volucrum raptatur equorum
Sanguine tum credunt in corpora summa vocato
Ethiopum populos nigrum traxisse colorem
Tum facta est libie raptis humoribus estu
arida. tum nimphe passis fontesque lacusque
deflevere comis. querit boecia dircen
argos amimonen. nephire phoromdos undas
Nec sortita loco distantes ~~gigantes~~ flumina ripas
tuta manent. mediis tanais fumavit in undis
peneusque senex theutantheusque cthaicus
et celer hismenos cum phocayco erimantho
arsurusque iterum xantus. flavus licormas
quique recurvatis ludit meandrus in undis
migdoleusque melas. et trenarius eurothas
arsit et eufrates babilonius. arsit horontes
termodoonque citus. ganges et phasis et hister
Estuat alpheus. ripe sperchedos ardent
quodque suo tagus amne vehit fluit ignibus aurum
et que meonias celebrabant carmine ripas
flumineе volucres medio caluere caistro
Nilus in extremum fugit perterritus orbem
occuluitque caput quod adhuc latet. hostia septem
pulverulenta vacant septem sine flumine valles
fors eadem hismarios hebrum cum strimone siccat
hesperiosque amnes renum rodanumque padumque
cuique fuit rerum promissa potentia tibrim
Dissilit omne solum. penetratque in tartara rimis
lumen. et infernum terret cum coniuge regem
et mare contrahitur. sicce est campus arene.
Quod modo pontus erat. quosque altum texerat equor
Existunt montes et sparsas ciclados augent
Ima petunt pisces. nec se super equora curvi
tollere consuetas audent delphines in auras
Corpora focarum summo resupina profundo

Boecia i. thebe

Boecia civitas est que fuit edificata a cad mo ... Dirce fuit ... in eodem loco ubi ossa rema serunt natus est quidam fons. et hunc fontem querit boecia.

In hispania dicitur esse fluvius qui habet aureas arenas. scilicet tagus pactolus et hermus. Tagus hermus et pactolus sunt fluvii aurei

Nilus fluvius egipti cuius origo non potest inveniri

Rodope et ismarus montes sunt tracie

Est cidades ... ciclada ponti

flumina - ...

Exanimata iacent. ipsum quoque Nerea fama est
Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris *(Doris dea uxor fuit ... et ipsa et filie latuerant sub undis)*
Ter Neptunus aquis cum torvo bracchia vultu
Exerere ausus erat. ter non tulit aeris ignes. *(Exere ab ex et sero ... i. foras emitte denudare manus)*
Alma tamen tellus ut erat circumdata ponto
Inter aquas pelagi. contractos undique fontes
Qui se condiderant in opace viscera matris
Sustulit oppressos collo tenus arida vultus
Opposuitque manum fronti. magnoque tremore
Omnia concutiens. paulum subsedit. et infra
Quam solet esse fuit. sacraque ita voce locuta est
Si placet hoc meruique quid o tua fulmina cessant *(verba telluris loquentis ad Jovem)*
Summe deum. liceat periture viribus ignis
Igne perire tuo. cladem auctore levare *(Quasi non tantum dolet quando si a magno viro et nobili offenditur quantum si a vili et a degenere ... pena nemini levior quam nobili auctore honestatur ... inferior quanto me pena molestat)*
Vix equidem fauces hec ipsa in verba resolvo
Presserat ora vapor. tostos en aspice crines *(crines terre sunt arbores segetes et herbe)*
Inque oculis fumum. volitant super ora favillae
Hos ne mihi fructus hunc fertilitatis honorem
Officiique refers. quod adunci vulnera aratri
Rastrorumque fero. totoque exerceor anno
Quod pecori frondes. alimentaque mitia fruges
Humano generi. vobis quoque tura ministro;
Sed tamen exitium fac me meruisse. quid unde
Quid meruit frater. cur illi tradita sorte *(quia ipsa sors contigit Jovi celum neptuno mare pluto ...)*
Equora decrescunt et ab ethere longius absunt
Quod si nec fratris nec te mea gratia tangit *(Jupiter ether fretum quoque neptunus tartara pluto / Regna tria tenent tres ita quisque suum)*
At celi miserere tui. circumspice utrumque
Fumat uterque polus. quos si vitiaverit ignis
Atria vestra ruent. Atlas en ipse laborat
Vixque suis humeris candentem sustinet axem
Si freta si terre pereunt. si regia celi
In chaos antiquum confundimur. eripe flammis
Siquid adhuc superest. et rerum consule summe;
Dixerat hec tellus neque enim tolerare vaporem
Ulterius potuit. nec dicere plura. suumque
Rettulit os in se. propioraque manibus antra

At pater omnipotens superos testatur et ipsum
Qui dederat currus nisi opem ferat omnia fato
Interitura gravi summam petit arduus arcem
Unde solet nubes latis inducere terris
Unde movet tonitrus vibrata que fulmina iactat
Sed neque quas posset terris inducere nubes
Tunc habuit nec quos celo dimitteret imbres
Intonat et dextra libratum fulmen ab aure
Misit in aurigam pariter que anima que rotis
Expulit et sevis compescuit ignibus ignes
Consternuntur equi et saltu in contraria facto
Colla iugo eripiunt abrupta que lora relinquunt
Illic frena iacent illic temone revulsus
Axis in hac radii fractarum parte rotarum
Sparsa que sunt late laceri vestigia currus
At feton rutilos flamma populante capillos
Volvitur in preceps longo que per aera tractu
Fertur ut interdum de celo stella sereno
Et si non cecidit potuit cecidisse videri
Quem procul a patria diverso maximus orbe
Excipit heridanus fumantia que abluit ora
Naiades hesperie trifida fumantia flamma
Corpora dant tumulo signant quoque carmine saxum
Hic situs est feton currus auriga paterni
Quem si non tenuit magnis tamen excidit ausis
Iam pater obductos luctu miserabilis egro
Condiderat vultus et si modo credimus unum
Esse diem sine sole ferunt incendia lumen
Prebebant aliquis que malo fuit usus in illo
At climene postquam dixit quecumque fuerunt
In tantis dicenda malis lugubris et amens
Et laniata sinus totum percensuit orbem
Exanimes que artus primo post ossa requirens
Repperit ossa tamen peregrina condita rippa
Incubuit que loco nomen que in marmore lectum
Perfudit lacrimis et aperto pectore fovit
Nec minus heliades lugent et inania morti

photon fuit natus versus orientem

Trifida quia afflat findit et urit

postquam climene dixit omnia que erant dicenda in exequiis filii tamquam de morte filii

in qua photon fuit mersus eridanum flumen longe ab oriente

Heliades ab elios quod est sol dicuntur heliades id est filie vel neptes solis

Munera dant lacrimas. et palmis pectora cedunt;
Non auditurum miseras fetonta querelas
Nocte die que vocant. asternuntur que sepulcro
Luna quater iunctis impleverat cornibus orbem
Ille more suo. nam morem fecerat usus
plangore dederant. e quis fetusa sororum
Maxima. cum vellet terre procumbere questa est
Diriguisse pedes. ad quam conata venire
Candida lampetie. subita radice retenta est.
Tertia cum crinem manibus laniare pararet
Evellit frondes. hec stipite crura teneri
Illa dolet fieri longos sua brachia ramos
Dum que ea mirantur complectitur inguina cortex
Per que gradus uterum. pectusque humerosque manusque
Ambit. et extabant tantum ora vocantia matrem
Quid faciat mater nisi quo trahat impetus illam
Huc eat atque illuc. et dum licet oscula iungat
Non satis est. truncis avellere corpora temptat
Et teneros manibus ramos abrumpit. ab inde
Sanguinee manant tamquam de vulnere gutte
parce precor mater quecumque est saucia clamat
parce precor nostrum laceratur in arbore corpus
Iam que vale. cortex in verba novissima venit
Inde fluunt lacrime. stillata que sole rigescunt
De ramis electra novis. que lucidus amnis
Excipit. et nuribus mittit gestanda latinis
Adfuit huic monstro proles steleneia cignus
Qui tibi materno quamvis a sanguine iunctus
Mente tamen feton propior fuit. ille relicto
Nam ligurum populos et magnas rexerat urbes
Imperio. rippas virides amnem que querelis
Heridanum impleverat. silvam que sororibus auctam
Cum vox est tenuata viro. cane que capillos
Dissimulant plume. collum que a pectore longum
Porrigitur. digitos que ligat iunctura rubentes
Penna latus velat. tenet os sine acumine rostrum
Fit nova cignus avis. nec se celo que iovi que

Marginal notes:

Quomodo sorores fetontis mutate sunt in arbores

electra

Quomodo lacrime eliadum mutatarum in arbores verse sunt in electrum stillantes ab arboribus

Cignus filius steleneos rex ligurum cognatus fetontis. quia stelene et climene fuerunt sorores

De cigno verso in avem sui nominis

tradit
Credit. et iniuste missos incor ignes ab illo
Stagna petit. patulosque lacus ignemque perosus
Que colat elegit contraria flumina flammis
Squalidus interea genitor fetontis. et expers
Ipse sui decoris. qualis cum deficit orbem
Esse solet. lucemque odit. seque ipse diemque
Datque animum in luctus et luctibus adiciat iram
Officiumque negat mundo. satis inquit ab eui
Sors mea principiis fuit irrequieta. pigetque
Actorum sine fine mihi sine honore laborum
Quilibet alter agat portantes lumina currus
Si nemo est. omnesque dii non posse fatentur
Ipse agat. ut saltem dum nostras temptat habenas
Orbatura patres aliquando fulmina ponat
Tum sciet ignipedum vires expertus equorum
Non meruisse necem qui non bene rexit illos
Talia dicentem circumstant omnia solem
Numina. neve velit tenebras inducere rebus
Supplice voce rogant. missos quoque iuppiter ignes
Excusat. precibusque minas regaliter addit.
Colligit amentes et adhuc terrore paventes
Phebus equos. stimulisque dolens et verbere seuit
Seuit enim. natumque obiectat et imputat illis
At pater omnipotens ingentia menia celi
Circuit. et nequid labefactum viribus ignis
Corruat explorat. que postquam firma suique
Roboris esse videt. terras hominumque labores
Perspiciat. arcadie tamen est impensior illi
Cura sue. fontesque et non dum audentia labi
Flumina restituit. dat terre gramina. frondes
Arboribus. lesasque iubet virescere siluas
Dum redit. itque frequens in virgine nonacrina
Hesit. et accepti caluere sub ossibus ignes
Non erat huius opus lanam mollire trahendo
Nec positu variare comas. sed fibula vestem
Strinxerat. emtinuit corpus iuvenile decoris
Vitta coercuerat neglectos alba capillos
Et modo leve manu iaculum. modo sumpserat arcum

De phebo indignate irato et dolente et repudiate officium iouis.

Iuppiter lustrat omnia perspicit utrum esset aliquid labefactum.

Nonacrina dicitur a nonos quod est nouem et acros mons. quia in archadia sunt nouem montes et ita nonacria archadia dicitur. sed nonacrina ...

De calistone que mutata fuit in ursam cum filio suo archade.

Miles erat phebes. nec menalon attigit ulla
Gratior hac triuie. sed nulla potentia longa est.
Ulterius medio spaciu(m) sol altus habebat
Cum subit illa nemus quod nulla ceciderat etas
Exuit hic humero faretra(m). lentos (que) retendit
Arcus. in(que) solo quod texerat herba iacebat
Et pictam posita faretra(m) ceruice premebat
Iuppiter ut uidit fessam et custode carentem
Hoc certe furtum coniunx mea nesciet inquit
Aut si resciuerit sunt o sunt iurgia tanti.
Protinus induitur faciem cultu(m) (que) diane
Atque ait o comitum uirgo pars una mearu(m)
In quibus es uenata iugis. de cespite uirgo
Se leuat. et salue numen me iudice dixit
Audiat ipse licet maius ioue. ridet et audit
Et se preferri se gaudet. et oscula iungit
Nec moderata satis nec sic a uirgine danda.
Qua uenata foret silua narrare parantem
Impedit amplexu. nec se sine crimine prodit
Illa quidem contra quantum modo femina posset
Aspiceres utinam saturnia mitior esses
Illa quidem pugnat. sed que superare puella
Quis ue iouem poterat superu(m). petit ethera uictor
Iuppiter. huic odio nemus est et conscia silua.
Inde pedem referens pene est oblita faretram
Tollere cum telis. et quem suspenderat arcum;
Ecce suo comitata choro dictinna per altum
Menalon ingrediens et cede superba ferarum
Aspicit hanc. uisam(que) uocat. clamata refugit
Et timuit primo ne iuppiter esset in illa
Sed postquam nimphas pariter comitare uidit
Sensit abesse dolos. numeru(m) (que) accessit ad haru(m)
Heu quam difficile est crimen non prodere uultu
Vix oculos attollit humo. nec ut ante solebat
Iuncta dee lateri. nec tota est agminis prima
Sed silet et lesi dat signa rubore pudoris
Et nisi quod uirgo est poterat sentire diana
Mille modis nimphe culpam sensisse feruntur
Orbe resurgebant lunaria cornua nono
Cum dea uenatrix fraternis languida flammis

Et iuppiter uiolauit ipsam

Et inuenit eam diana a dictin grece quod rethe latine et dictinna i. diana quia per eam quedam puella liberata fuit ex retibus

De eius uerecundia

Nacta nemus gelidum. de quo cum murmure labens
Ibat. et attritas versabat rivus arenas.
Ut loca laudavit summas pede contigit undas
His quoque laudatis. procul est ait arbiter omnis
Nuda superfusis tingamus corpora lymphis
Parrasis erubuit. cuncte velamina ponunt
Una moras querit. dubitanti vestis adempta est
Qua posita. nudo patuit cum corpore crimen
Attonite manibusque uterum celare volenti
I procul hinc dixit. nec sacros pollue fontes
Cintia. deque suo iussit secedere cetu
Senserat hoc olim magni matrona tonantis
distulerat que graves in idonea tempora penas
Causa nulla more est. et iam puer arcas. id ipsum
Indoluit iuno. fuerat de pelice natus
Quo simul obvertit sevam cum lumine mentem
Scilicet hoc etiam restabat adultera dixit
Ut fecunda fores. fieret que iniuria partu
Nota iovis. que mei testatum dedecus esset
Haud impune feres. adimam tibi namque figuram
Qua tibi qua que places nostro importuna marito
Dixit et aversam prensis a fronte capillis
Stravit humi pronam. tendebat brachia supplex
brachia ceperunt nigris horrescere villis
Curvarique manus et aduncos crescere in ungues
officio que pedum fungi. laudata que quondam
ora iovi lato fieri deformia rictu
Neve preces animos et verba precantia flectant
posse loqui eripitur. vox iracunda minaxque
plena que terroris rauca de gutture fertur
Mens antiqua manet. facta quoque mansit in ursa
assiduo que suos gemitu testata dolores
Qualescunque manus ad celum et sidera tollit
Ingratum que iovem nequeat cum dicere sentit
A quotiens sola non ausa quiescere silva
Ante domum quondam que suis erravit in agris
A quotiens per saxa canum latratibus acta est
venatrix que metu venantium territa fugit

Sepe feris latuit visis oblita quid esset
Visa qz conspectos in montibus horruit ursos
Pertimuit qz lupos quamvis pater esset in illis
Ecce licaonie proles ignara parentis
Archas adest. ter quinqz ferens natalibus annos
Dum qz feras sequitur dum saltus eligit aptos
Nexilibus qz plagis siluas erimantidos ambit
Incidit in matrem. que restitit archade viso
Et cognoscenti similis fuit. ille refugit
Inmotos qz oculos in se sine fine tenentem
Nescius extimuit. propius qz accedere aventi
Vulnifico fuerat fixurus pectora telo
Arcuit omnipotens. pariter qz ipsos qz nephas qz
Sustulit et celeri raptos per inania vento
Imposuit celo. vicinaqz sidera fecit
Intumuit Iuno postquam inter sidera pelex
Fulsit. et ad canam descendit in equora tetim
Occeanum qz senem. quorum reverentia movit
Sepe deos. causam qz vie scitantibus inquit
Queritis ethereis quare regina deorum
Sedibus hic assum. pro me tenet alta celum
Mentior. obscurum nisi nox cum fecerit orbem
Nuper honoratas summo mea vulnera celo
Videritis stellas. illic ubi circulus axem
Ultimus extremum spacio qz brevissimus ambit.
Est vero. cur quis iunonem ledere nolit
Offensam qz tremat que prosum sola nocendo
O ego quantum egi. nam quam vasta potentia est
Esse hominem vetui facta est dea. sic ego penas
Sontibus impono. sic est mea magna potestas
Vendicet antiquam faciem. vultus qz ferinos
Detrahat argolica quod in ante foronide fecit
Cur non expulsa ducat iunone. meo qz
Collocet in thalamo socerum qz licaona sumat
At vos si lese tangit contemptus alumne
Gurgite ceruleo septem prohibete triones
Sidera qz in celum stupri mercede recepta
Pellite. ne puro tingatur in equore pelex

quo filius vidit eam

Oratio Iunonis ad thetim

Loquitur Iuno de honore pelicis

O ego quantum ... hic est ... hic loquitur yronice

Gurgite. Transumptio ...

Pavo caput serpentis h[abe]t gressum latronis
Angelicam pennam. demonum sonum.

Dii maris annuerant. habili saturnia curru
Ingreditur liquidum pavonibus ethera pictis
Tam nuper pictis ceso pavonibus argo
Quam tu nuper eras cum candidus ante fuisses
Corve loquax. subito nigratas versus in alas
Nam fuit hec quondam niveis argentea pennis
Ales. ut equaret totas sine labe columbas
Nec servaturis vigili capitolia voce
Cederet anseribus. nec amanti flumina cigno
Lingua fuit damno lingua faciente loquaci
Qui color albus erat. nunc est contrarius albo
Pulcrior in tota quam larissea coronis
Non fuit emonia. placuit tibi delphice certe
Vel dum casta fuit. vel inobservata. sed ales
Sensit adulterium febeius. ut que latentem
Detegeret culpam non exorabilis index
Ad dominum tendebat iter. quem garrula motis
Consequitur pennis scitetur ut omnia cornix
Audita que vie causa. non utile carpis
Inquit iter. nec sperne mee presagia lingue
Quid fuerim quid sim que vide meritum que require
Invenies nocuisse fidem. Nam tempore quodam
Pallas erictonium prolem sine matre creatam
Clauserat acteo texta de vimine cista
Virginibus que tribus gemino de cecrope natis
Servandam dederat. sic inconfessa quid esset
Et legem dederat. sua ne secreta viderent
Abdita fronde levi densa speculabar ab ulmo
Quid facerent. commissa due sine fraude tuentur
Pandrosos atque herse. timidas vocat una sorores
Aglauros. nodos que manu deducit. et intro
Infantem que vident. apporrectum que draconem
Acta dee refero. pro quo michi gratia talis
Redditur. ut dicar tutela repulsa minerve
Et ponar post noctis avem. mea pena volucres
Admonuisse potest ne voce pericula querant
At puto non ultro. nec quicquam tale rogantem
Me petiit ipsa quamvis licet hoc a pallade queras
Quamvis irata est. non hoc irata negabit

quamvis irata est. non hoc irata negabit

Right margin glosses:

Dum Galli de nocte ad expugnandum Romam venissent Junoni sacri anseres volantes clamaverunt. Galli assunt. Romani cum impetu surgentes Gallos repulerunt et in honorem Junonis anserem argenteum fabricaverunt custodia capitolii.

Phebus amavit eam dum fuit casta et inobservata i. dum fuit credita ea casta quia non erat quod antequam servaretur fuit credita esse casta sed ex quo servata fuit a corvo cognitum est adulterium suum.

Vulcanus volens violare Palladem emisit semen in terram. Ex semine progenerat ex quo natus est erictonius quem posuit pallas in cista quadam et dedit virginibus custodiendum.

Cecrops fuit rex lacedemonum et atheniensium et ideo dicitur geminus quia rexit duo regna simul. vel quia admiscuit matrimonium ubi duplex caro fit una.

Minerva pallas dea sapientie et ideo data fuit cornix que est avis vaticinatrix qua expulsa noctua successit in locum suum.

Sed forsitan tu obicies quod ego ingessi me sponte eis non ultro i. non ipsa volente. sed non est ita. sed ipsa vocavit me et servivi sibi et me dico nec i. non postulantem quicquam tale

... auxilium quod dedit. tendebamque brachia celo

Nam me Phocaica clarus tellure Coroneus
Nota loquor genuit. fueramque ego regia virgo
Divitibusque procis. ne me contemne. petebar
Forma mihi nocuit. Nam cum per litora lentis
Passibus ut soleo. summa spaciarer arena
Vidit et incaluit pelagi deus. utque precando
Tempora cum blandis consumpsit inania verbis
Vim parat et sequitur. fugio densumque relinquo
Litus. et in molli nequicquam lassor arena
Inde deos hominesque voco. nec contigit ullum
Vox mea mortales. tendebam brachia celo
Brachia ceperunt levibus nigrescere pennis
Reicere ex humeris vestem molibar. at illa
Pluma erat. in que cutem radices fixerat imas
Plangere nuda meis conabar pectora palmis
Sed neque iam palmas nec pectora nuda gerebam
Currebam. nec ut ante pedes retinebat arena
Sed summa tollebar humo. mox acta per auras
Evehor. et data sum comes inculpata Minerve
Quid tamen hoc prodest. si diro facta volucris
Crimine Nictimene nostro successit honori
An que per totam res est notissima Lesbon
Non audita tibi est patrium temerasse cubile
Nictimenen. avis illa quidem. sed conscia culpe
Conspectum lucemque fugit. tenebrisque pudorem
Celat. et a cunctis expellitur ethere toto
Talia dicenti. tibi ait revocamina corvus
Sint precor ista malo. nos vanum spernimus omen
Nec ceptum dimittit iter. dominoque iacentem
Cum iuvene Hemonio vidisse Coronida narrat
Laurea delapsa est audito crimine amantis
Et pariter que deo vultus plectrumque color que
Excidit. utque animus tumida fervebat ab ira
Arma assueta capit. flexumque a cornibus arcum
Tendit. et illa suo totiens cum pectore iuncta
Indevitato traiecit pectora telo
Icta dedit gemitum. tractoque a vulnere ferro
Candida puniceo perfudit membra cruore
Et dixit potui penas tibi Phebe dedisse
Sed peperisse prius. duo nunc moriemur in una

Coroneus fuit rex civitatis regionis

parentibus

In hac fabula cornice utitur ordine prepostero

mota est per virginem virgo
auxilium quod dedit

Utitur prepostero ordine quod primo dixit quomodo fuit pulsa de societate Minerve. nunc hic dicit quomodo fuit data comes Minerve quod primo fuit dicendum. et dixit quomodo Nictimene successit loco sui quia pulsa fuit.

quomodo cornix facta est comes Minerve

fabula quomodo Nictimene mutata fuit in noctuam.

Nictimene Nictei regis filia et [illegible]. hanc dicunt seu patrem amaverit seu ab eo amata sit. dum illius arma fugeret misericordia Minerve in avem sui nominis versam et in eius tutelam susceptam. [illegible] Nictimenen pudens ipsa consilio [illegible] ne amplius [illegible] scelus in lucem comparuit. et inde noctua dicta est.

quod Nictimene erat de Lesbon insula

Superius datum est a cornice consilium ipsi corvo ne iret ad Phebum dominum suum referre adulterium. corvo indicat amice ipsius Phebi. hic vero intendit dicere quomodo corvus videt [illegible].

quod Phebus misereat Coronide

Virginis est sertum. [illegible] quod corona poete laurea. rex sit hic quod diadema gerit

Hactenus. et pariter uitam cum sanguine fudit
Corpus inane anime frigus letale secutum est.
apollinem
Penitet heu sero pene crudelis amantem.
Se quod audierit. quod sic exarserit odit
Odit auem per quam crimen causamque dolendi
Scire coactus erat. nec non arcumque manumque
Odit cumque manu temeraria tela sagittas.
Collapsamque fouet. seraque ope uincere fata
Nititur. et medicas exercet inaniter artes
Que postquam frustra temptata sunt. rogumque parari
Vidit. et arsuros supremis ignibus artus
Tum uero gemitus. neque enim celestia tingi
Ora licet lacrimis. alto de corde petitos
Edidit. haud aliter quam cum spectante iuuenca
Lactantis uituli dextra libratus ab aure
Tempora discussit claro caua malleus ictu
Ut tamen ingratos in pectora fudit odores
Et dedit amplexus. iniustaque busta peregit
Non tulit in cineres labi sua phebus eosdem
Semina. sed natum flammis uteroque parentis
Eripuit. geminique tulit chironis in antrum
Sperantemque sibi non false premia lingue
Inter aues albas uetuit consistere coruum
scilicet chiron
Semifer interea diuine stirpis alumno
Letus erat. mixtoque oneri gaudebat honore
Ecce uenit rutilis humeros protecta capillis
Filia centauri. quam quondam nimpha cayri
Fluminis in rapidi ripis enixa uocauit
Ochiroen. non hec artes contenta paternas
Edidicisse fuit. fatorum archana canebat
Ergo ubi uaticinos concepit mente furores
Incaluitque deo quem clausum in pectore habebat
Aspicit infantem. totique salutifer orbi
ochiroe
Cresce puer dixit. tibi se mortalia sepe
Corpora debebunt. animas tibi reddere ademptas
Phas erit. idque semel dis indignantibus ausus
fulmine
Posse dare hoc iterum flamma prohibebere auita
Ex que deo corpus fies exangue. deusque
paulo ante
Qui modo corpus eras. et bis tua fata nouabis
nunc
Tu quoque care pater iam immortalis. et euis
Omnibus ut maneas nascendi lege creatus

Marginal glosses:

Penitet solem hoc [illegible]

bustum dicitur ignis uel lignorum strues ubi corpora mortuorum cremantur. et postea dicitur sepulcrum

Esculapius filius [illegible] datus fuit [illegible] ad nutriendum [illegible] receptus a chi[rone]

Semifer [illegible] media [illegible] erat [illegible] et [illegible] equus [illegible] erat ei nutrire tam potentis dei [illegible] et onus quod onerosum [illegible] nutrire

De ochiroe uaticinante et mutata in equam

Ochiroe filia chironis que [illegible] uaticinata est de esculapio et patre suo mutata est in equam [illegible] esculapius [illegible] ypolitum filium thesei et ypolite regine amazonum. quem [illegible] [illegible] sua [illegible] [illegible] nolens ipsi [illegible] misit ad equum [illegible] equitantem [illegible] marinis [illegible] distraxerunt

[illegible] uaticinium est de illa [illegible] esculapius [illegible] erat mortuus

[illegible] indignantibus

[illegible] ioue quia cum [illegible] fulminauit quod ypolito uitam restituit

[illegible] ex deo corpus [illegible] mortalis [illegible] fies deus qui modo corpus eras [illegible] immortalis ex mortali

[illegible] ueniens de [illegible] [illegible] hospitatus est in domo chironis. qui sagittas accipiens ita tractauit eas quod una cecidit super pedem suum que erat toxicata ueneno [illegible] ipse uero qui erat in parte immortalis quia filius [illegible] postulauit superos mortem et mortuus est. et [illegible] in celum translatus

dixit simonem [illegible] ad [illegible]

Chiron [gra]vata de fastis.
Dumque senex tractat squalentia tela venenis
Excidit et leno fixa sagitta pede est
Ingemuit chiron traxitque a corpore ferrum
Et gemit alcides hemoniusque puer
Ipse tamen lectas pegaseis collibus herbas
Temperat et varia vulnera mulcet ope
Virus edax superabat opem penitusque recepta
Ossibus et toto corpore pestis erat.

Posse mori cupies tunc cum cruciabere dire
Sanguine serpentis per saucia membra recepto.
Teque ex eterno patientem numina mortis
Efficient. triplicesque dee tua fila resolvent
Restabat fatis aliquid. suspirat ab imis
Pectoribus. lacrimeque labuntur a barte genis
Atque ita preveniunt inquit mea fata. vetorque
Plura loqui. vocisque mee precluditur usus
Non fuerant artes tanti. que numinis iram
Contraxere michi. mallem nescisse futura
Iam michi subduci facies humana videtur
Iam cibus herba placet. iam latis currere campis
Impetus est. in equam cognataque corpora vertor
Tota tamen quare pater est michi nempe biformis
Talia dicenti pars est extrema querele
Intellecta parum. confusaque verba fuerunt
Mox nec verba quidem nec eque sonus ille videtur
Sed simulantis equam. parvoque in tempore certos
Edidit hinnitus. et brachia movit in herbas
Tum digiti coeunt. et quinos alligat ungues
Perpetuo cornu levis ungula. crescit et oris
Et colli spacium. longe pars maxima palle
Cauda fit. utque vagi crines per colla iacebant
In dextras abiere iubas. pariterque novata est
Et vox et facies. nomen quoque monstra dederunt
Flebat. opemque tuam frustra Philirius heros
Delphice poscebat. Nam nec rescindere magni
Iussa Iovis poteras. nec si rescindere posses
Tunc aderas. Elidem messenaque arva colebas
Illud erat tempus quo te pastoria pellis
Texit. onusque fuit baculus silvestris olive
Alterius dispar septenis fistula cannis
Dum que amor est cure dum te tua fistula mulcet
Incustoditi pilios memorantur in agros
Processisse boves. videt has atlantide maia
Natus. et arte sua silvis occultat abactas
Senserat hoc furtum nemo nisi notus in illo

Qualiter ochiroe filia chironis mutata fuit in equam

Cloto colum baiulat lachesis trahit atropos occat [illegible]

Dii irati fuerunt quia ipsa dicebat futura et ideo mutaverunt eam in equam

Quia fuit filia centauri qui fuit per primum equus et per secundum homo. facit quod quia mutatur tota cum prius solum in parte sit equa

Vestimenti quo Thebani antiquitus [illegible]

Batus in [illegible] quod habuit cum philire nimpha et ex ea genuit chironem centaurum. unde ipse dicitur philirius heros

Chiron flebat pro mutatione filie et poscebat opem febi. sed frustra quia ipse non poterat rescindere iussa iovis. et quamvis posset tunc erat absens. pascebat enim boves ameti regis cuius filiam amabat febus interfecit unum de ciclopibus qui fabricaverunt fulmina quibus fulminatus est fetonte in ultionem fetontis. quare spoliatus est sua deitate vii annis quo tempore custodivit boves ameti regis

Tangit habitus pastorales

Dum febus intentus erat amori. boves eius vagabantur sine custodia per agros. quas cum vidisset mercurius furatus est quosdam et eos nemine vidente nisi bato quodam rustico cui mercurius dedit vaccam ne furtum suum proderet. et abiit et cum reversus est in alia forma et dedit batho taurum et vaccam ut detegeret furtum ipse vero precio duplicato furtum detexit propter quod mutatus est in lapidem qui dicitur adhuc index ab incolis. Tandem cum divinitate sua fretus hoc cognosceret apollo supposito arcu voluit mercurium sagittis occidere. Sed mercurius post eius moribus factus ledi non potuit. postremo inter eos inita concordia citharam a se compertam mercurius concessit apollini. apollo autem virgam concessit eidem

Et mercurius abegit vaccas

Compo

Fure senex. battum vicinia tota uocabat — *vicinia a vicinus .i. vicinitas proximitas locorum*
Diuitis hic saltus herbosaque pascua nili
Nobiliumque greges custos seruabat equarum
Hunc timuit. blandaque manu seduxit. et illum
Quisquis es hospes ait. si forte armenta requiret
Hec aliquis. uidisse nega. neu gratia facto
Nulla rependatur nitidam cape premia uaccam
Et dedit. accepta uoce his reddidit hospes
Tutus eas. lapis iste prius tua furta loquetur
Et lapidem ostendit. Simulat Ioue natus abire
Mox redit. et uersa pariter cum uoce figura
Rustice uidisti si quas hoc limite dixit
Ire boues. fer opem. furtoque silentia deme
Iuncta suo pariter dabitur tibi femina tauro
At senior postquam merces geminata. sub illis
Montibus inquit erant. et erant sub montibus illis
Risit atlantiades. et me mihi perfide prodis
Me mihi prodis ait. periuraque pectora uertit
In durum silicem. qui nunc quoque dicitur index
In quo nichil merito uetus est infamia saxo

Fabula de mercurio amante hersen.

Hinc se sustulerat paribus caducifer alis
Munichiosque uolans agros. gratamque minerue
Despectabat humum. cultique arbusta licei
Illo forte die caste de more puelle
Vertice supposito festas in palladis arces
Pura coronatis portabat sacra canistris — *canistrum sporticula vimine texta*
Inde reuertentes deus aspicit ales. iterque
Non agit in rectum sed in orbem curuat eundem
Vt uolucris uisis rapidissima miluus extis — *quando fiunt sacrificia immolantur animalia et tunc miluus circumvolat volens capere intestina sed timet ministros sacrificiorum. et ita faciebat mercurius*
Dum timet. et densi circumstant sacra ministri
Flectitur in girum nec longius audet abire
Spemque suam motis auidus circumuolat alis
Sic super acteas agilis cillenius arces
Inclinat cursus. et easdem circuit auras
Quanto splendidior quam cetera sidera fulget
Lucifer. et quanto quam lucifer aurea phebe
Tanto uirginibus prestantior omnibus herse
Ibat. erat que decus pompe comitumque suarum

Cicropis habuit tres filias quarum una vocabatur Aglauros, 2a herses, tercia pandrosos. quas dum mercurius videt ad festum palladis. herses est filocaptus amore ... philocapto ... ille virgines ... sollicite ... Unde rogavit ... in domo patris in una camera in qua tria ... cubicula ... herse vero iacebat in medio. ... mercurius ... ut libidinis eius ... Postea cum vidisset Aglauros dixit mercurio quo vadis et ipse ... ad sororem tuam ... filocaptus amore. et illa ... nisi ... dederis ... auri et argenti ... mercurius ... et ... in lapidem. et hec totum ... Aglauros detexit

Obstupuit forma iove natus. et ethere pendens
Non secus exarsit quam cum balearica plumbum
Funda iacit. volat illud et incandescit eundo
Et quos non habuit sub nubibus invenit ignes
Vertit iter. celo que petit diversa relicto
Nec se dissimulat tanta est fiducia forme
Que quamquam iusta est. cura tamen adiuvat illam
Permulcet que comas. clamidem que ut pendeat apte
Collocat. ut limbus totum que appareat aurum
Ut teres in dextra qua somnos ducat et arcet
Virga sit. et tersis niteant talaria plantis
Pars secreta domus. ebore et testudine cultos vel sculptos
Tres habuit talamos. quorum tu pandrose dextrum
Aglauros levum. medium possederat herse
Que tenuit levum venientem prima notavit vel vocavit
Mercurium. nomen que dei scitarier ausa est
Et causam adventus. Cui sic respondit atlantis
Pleiones que nepos ego sum qui iussa per auras
Verba patris porto. pater est mihi iuppiter ipse
Nec fingam causas. tu tantum fida sorori
Esse velis. prolis que mee matertera dici.
Herse causa vie est. faveas oramus amanti;
Aspicit hunc oculis isdem quibus abdita nuper
Viderat aglauros flave secreta minerve
Pro que ministerio magni sibi ponderis aurum
Postulat. interea tectis excedere cogit
Vertit ad hanc torvi dea bellica luminis orbem
Et tanto penitus traxit suspiria motu
Ut pariter pectus positam que in pectore forti
Aegida concuteret. subit hanc archana prophana
Detexisse manu. tum cum sine matre creatum
Lemniacam stirpem contra data federa vidit
Ingratam que deo fore et ingratam que sorori
Et ditem sumpto quod avara poposcerat auro
Protinus invidie nigro squalentia tabo
Tecta petit. domus est imis in vallibus huius
Abdita. sole carens. non ulli pervia vento
Tristis. et ignavi plenissima frigoris. et que
Igne vacat semper. caligine semper abundat.

Interlinear glosses: mercurius (l. 1); aliud (l. 2); calescit (l. 3); ... ad ea (l. 5); i. sit (l. 7); forma (l. 7); ornat (l. 8); cura (l. 9); talamum (l. 13); talamum talamum (l. 14); aglauros (l. 15); iovis (l. 19); mercurii (l. 22); erictonium (l. 24); officii (l. 25); aglauros (l. 26); exire mercurium (l. 26); aglauron (l. 27); fortiter ingemuit (l. 28); quia pallas aglauron ... pallas (l. 30); pallas loquitur ... ne videret sua (l. 32); pallas (l. 36); i. ignavi (l. 38)

Margin glosses:

Gerion rex hispanie tempore dicebatur tres insulas in quibus regnabat quarum prima fuit hebetes, alia balearica minor. tercia balearica maior apud quam inventus est usus funde

a balearica dicit quod plumbum emissum a funda calescit eundo. quod omne corpus solidum cum sit imbutum calescit. omne liquidum frigescit ut aer aqua

scilicet ad eas descendit

vel clamis
dicitur clamis mercurii

Hoc talare est solea vel aliquid tale calciamentum. sed hic et hec talaris et hoc talare vestis tangens talos et hoc talare instrumentum volandi talis alligatum quale mercurius habuit hic talcare plus hic consonat (itaque)

Testudo est quedam piscis lata et conca ...

scilicet dextrum talamum
zeuma
generis sororum

paragoge

pleione uxor atlantis et mater pleiadum quarum una fuit mater mercurii

parentis

Egis dicitur clipeus palladis ab ege quod est capra quia tegitur corio amaltee capre cuius lacte iuppiter fuit nutritus in creta insula

lemnia stirps stirps fuit erictonius a lemno insula unde fuit vulcanus pater eius

invidia describitur
quicquid dicit de invidia intelligitur de invido

a tabes bus que est sanies putredo. venit tabi quasi ... et tabo dicit et abitus in eodem sensu

Ignavus que in et navus que doctus. sapiens studiosus. quasi ... i. piger minus prons

vacat i. vacua est que sumitur

lectiam i. insisto
hic vocat
a letone i. cesso

Huc ubi pervenit bello metuenda virago
Constitit ante domum. neque enim succedere tectis
Fas habet. et postes extrema cuspide pulsat
Concusse patuere fores. videt intus edentem
Vipereas carnes vitiorum alimenta suorum
Invidiam. visaque oculos avertit. at illa
Surgit humo pigre. semesarumque relinquit
Corpora serpentum. passuque incedit inerti
Utque deam vidit forma armisque decoram
Ingemuit. vultumque deae ad suspiria ducit
Pallor in ore sedet. macies in corpore toto est
Nusquam recta acies. livent rubigine dentes
Pectora felle virent. lingua est suffusa veneno
Risus abest. nisi quem visi fecere dolores
Nec fruitur somno vigilantibus excita curis
Sed videt ingratos intabescitque videndo
Successus hominum. carpitque et carpitur una
Suppliciumque suum est. Quamvis tamen oderat illam
Talibus affata est breviter Tritonia dictis
Infice tabe tua natarum Cecropis unam
Sic opus est. Aglauros ea est. haud plura locuta
Fugit. et impressa tellurem reppulit hasta
Illa deam obliquo fugientem lumine cernens
Murmura parva dedit. successurumque Minerve
Indoluit. baculumque capit quod spinea totum
Vincula cingebant. adopertaque nubibus atris
Quacumque ingreditur florentia proterit arva
Exuritque herbas et summa papavera carpit
Afflatuque suo populos urbesque domosque
Polluit. et tandem Tritonida conspicit arcem
Ingeniis opibus et festa pace virentem
Vixque tenet lacrimas quia nil lacrimabile cernit
Sed postquam thalamos intravit Cecrope nate
Iussa facit. pectusque manu ferrugine tincta
Tangit et hamatis precordia sentibus implet
Inspiratque nocens virus. piceumque per ossa

Interlinear glosses: pallas (over "pervenit" and "virago"); pulsat (over "Concusse"); invidia (over "edentem" and "Invidiam"); invidie (over "ore"); est (over "acies"); excitata (over "excita"); invidia (over "intabescitque"); ipsa, patitur (over "carpitque et carpitur"); pallas (over "Illa"); precipitatum (over "successurumque"); finaliter, civitatem (over "tandem Tritonida"); festiva (over "festa"); inferiorum filie aglauros (over "Cecrope nate"); curvatis (over "hamatis").

Right margin:
a vir et ago. est mulier fortiter agens viriliter
vipereas carnes dicit invidia eo modo quo serpens cruciat ex bono alterius
ad stat anastrophe
successus invidia melius est quam potentiorem ductorem videt extenuat quasi suum
a tritone flumine in quo lavatur
quia invidia pungit hominem quasi spina
athenas
et venit ad aglauros et inspiravit eam
sentibus a sentis dicitur spina vel quedam arbor spinosa

Left margin:
id est sunt plene veneno ut vipera
Triton africe palus in qua in virginali etate apparuit pallas et ideo Tritonia dicta est
De itinere invidie
Quomodo doluit invidia videns athenas
ferrugo est ferri rubigo vel est color illi rubigini similis

dissipat et medio spargit pulmone uenenum
Neue mali cause spaciū per latus errent
Germanam ante oculos fortunatūque sororis
Coniugiū pulcraque deum sub imagine ponit
Cunctaque magna facit. quibus irritata dolore
Cecropis occulto mordetur. et anxia nocte
Anxia luce gemit. lenta que miserrima tabe
liquitur. ut glacies incerto saucia sole
felicisque bonis non lenius uritur herses
Quam cum spinosis ignis supponitur herbis
Que neque dant flammas lenique tepore cremantur
Sepe mori uoluit ne quicquam tale uideret
Sepe uelut crimen rigido narrare parenti
Denique in aduerso uenientem limine sedit
Exclusura deum. cui blandimenta precesque
Verba que iactanti mitissima desine dixit
Hinc ego me non sum nisi te motura repulso
Stemus ait pacto uelox cillenius isto
Celatas que fores uirga patefecit. at illi
Surgere conanti partes quascumque sedendo
flectitur ignaua nequeunt grauitate moueri
Illa quidem pugnat recto se attollere trunco
Sed genuum iunctura riget frigusque per ungues
labitur. et pallent amisso sanguine uene
Vtque malum late solet inmedicabile cancer
Serpere. et illesas uiciatis addere partes
Sic letalis hiems paulatim in pectora uenit
vitalesque uias et respiramina clausit
Nec conata loqui est nec si conata fuisset
vocis habebat iter. saxum iam colla tenebat
Oraque duruerant. signumque exsangue sedebat
Nec lapis albus erat. sua mens infecerat illum
Has ubi uerborum penas mentisque prophane
Cepit atlantiades. dictas a pallade terras
Linquit. et ingreditur iactatis aera pennis
Seuocat hunc genitor. nec causam fassus amoris
fide minister ait iussorum nate meorum
Pelle moram. subitoque celer delabere cursu

Qualiter aglauros inuidendo et mori cupiebat

quo Aglauros inuidet

quo opposuit ex cludere deum

ista mutata est

Cancer a similitudine alis ma rum dicitur ... medici dicunt nullis medicamentis sanabile ...

quomodo mutata est in saxum nigrum

Fabula de raptu Europe filie agenoris regis tiri

Precepta Iouis ad mercurium

est triplex: Inquilini qui non proprie manent advene / peregrini quorum parentes ignorantur / Indigene inde geniti et in eodem loco nati ubi habitant

Non in illa parte est illa stella, quia maia mater mercurii est una de pleiadibus et ipsi et sidoniam a parte sinistra

Que quam tuam matrem [maiam] tellus a parte sinistra
Suspicit. indigene sidonida nomine dicunt
hanc pete. quod que procul montano gramine pasci
armentum regale vides ad litora verte.
Dixit. et expulsi iam dudum monte iuvenci
litora iussa petunt. ubi magni filia regis
ludere virginibus tiriis comitata solebat
Non bene conveniunt nec in una sede morantur
Maiestas et amor. sceptri gravitate relicta
Ille pater rector que deum. cui dextera trisulcis [tres potestates fulminis: findit urit et afflat]
ignibus armata est. qui nutu concutit orbem
Induitur faciem tauri. mixtus que iuvencis
Mugit. et in teneris formosus obambulat herbis
Quippe color nivis est quam [niveum] nec vestigia duri
Calcavere pedis. nec solvit aquaticus auster
Colla toris extant. armis [scapulis] palearia pendent
Cornua parva quidem. sed que contendere posses
facta manu. pura que magis perlucida gemma
Nulle in fronte mine. nec formidabile lumen.
pacem vultus habet. miratur agenore [europa] nata
Quod tam formosus [est] quod prelia nulla minetur
Sed quamvis mitem metuit contingere primo
Mox adit. et flores ad candida porrigit ora
Gaudet amans. et dum veniat sperata voluptas
oscula dat [super] manibus. vix iam vix cetera differt
Et nunc alludit viridi que exultat in herba
Nunc latus in fulvis niveum deponit arenis
paulatim que metu dempto nunc pectora prebet
virginea palpanda manu. modo cornua sertis
Impedienda novis. ausa est quoque regia virgo
Nescia quem premeret tergo considere tauri
Cum deus a terra sicco que a litore sensim [paulatim]
falsa pedum primo vestigia ponit in undis
Inde abit ulterius. medii que per equora ponti
fert predam [europam]. pavet hec. litus que ablata relictum
Respicit. et dextra cornu tenet. altera dorso
Imposita est. tremule sinuantur flamine vestes

Iupiter mutavit se in thaurum

De formositate thauri

armus bestiarum / humerus hominum

palear et palearium, locus ubi palea reponitur et etiam sic de pellibus que sub collo bovis fluitat huc et illuc ad modum palee

Europa admiratur

[illegible]

Europa alludit thauro

fulvus a fulgeo, rubeus aliquantulum

Ascendit super eum

Europa pavebat

a sinuo as ... aplicare et plicare et curvare ... insinuo as ... denudare ... in sinum mittere intimare

Iamque deus posita fallacis imagine tauri
Se confessus erat. Dictea que rura tenebat
Cum pater ignarus raptam perquirere cadmo
Imperat. et penam si non invenerit addit
Exilium. facto pius et sceleratus eodem
Orbe pererrato. quis enim deprendere possit
Furta iovis. profugus patriamque iramque parentis
Vitat agenorides. phebique oracula supplex
Consulit. et que sit tellus habitanda requirit
Bos tibi phebus ait. solis occurret in arvis
Nullum passa iugum curvique immunis aratri
Hac duce carpe vias. et qua requieverit herba
Menia fac condas. beociaque illa vocato
Vix bene castalio cadmus descenderat antro
Incustoditam lente videt ire iuvencam
Nullum servicii signum cervice gerentem
Subsequitur. pressoque legit vestigia gressu
Auctoremque vie phebum taciturnus adorat
Iam vada cephisi panopesque evaserat arva
Bos stetit. et tollens speciosam cornibus altis
Ad celum frontem. mugitibus impulit auras
Atque ita respiciens comites sua terga sequentes
Procubuit. teneraque latus submisit in herba
Cadmus agit grates. peregrineque oscula terre
Figit. et ignotos montes agrosque salutat
Sacra iovi facturus erat. iubet ire ministros
Et petere e vivis libandas fontibus undas
Silva vetus stabat nulla violata securi
Et specus in medio virgis ac vimine densus
Efficiens humilem lapidum compagibus arcum
Uberibus fecundus aquis. ubi conditus antro
Martius anguis erat. cristis presignis et auro
Igne micant oculi. corpus tumet omne veneno
Tresque micant lingue. triplici stant ordine dentes
Quem postquam tiria lucum de gente profecti
Infausto tetigere gradu. dimissaque in undas
Urna dedit sonitum. longo caput extulit antro
Ceruleus serpens. horrendaque sibila misit
Effluxere urne manibus. sanguisque relinquit

Corpus. et attonitos subitus tremor occupat artus
Ille volubilibus squamosos nexibus orbes
Torquet. et immensos saltu sinuatur in arcum
Et media plus parte leves erectus in auras
Despicit omne nemus / tanto que est corpore quanto
Si totum spectes geminas qui separat arctos
Nec mora. fenices. sive illi tela parabant
Sive fugam. sive ipse timor prohibebat utrumque
Occupat. hos morsu. longis complexibus illos.
Hos necat afflatu funesta tabe veneni;
Fecerat exiguas iam sol altissimus umbras
Que mora sit sociis miratur agenore natus
Vestigat que viros. tegimen direpta leoni
Pellis erat. telum splendenti lancea ferro.
Et iaculum. telo que animus prestantior omni
Ut nemus intravit letata que corpora vidit
Victorem que supra spaciosi corporis hostem
Tristia sanguinea lambentem vulnera lingua
Aut ultor vestre fidissima corpora mortis
Aut comes inquit ero. dixit. dextra que molarem
Sustulit. et magnum magno conamine misit
Illius impulsu cum turribus ardua celsis
Menia mota forent. serpens sine vulnere mansit
Lorice que modo squamis defensus. et atre
Duricia pellis. validos cute reppulit ictus
At non duricia iaculum quoque vicit eadem
Quod medio lente spine curvamine fixum
Constitit. et totum descendit in ilia ferrum
Ille dolore ferox caput in sua terga retorsit
Vulnera que aspexit. fixum que hastile momordit
Id que ubi vi multa parte labefecit in omnem
Vix tergo eripuit. ferrum tamen ossibus hesit
Tum vero postquam solitas accessit ad iras
Causa recens. plenis tumuerunt guttura venis
Spuma que pestiferos circumfluit albida rictus
Terra que rasa sonat squamis. quique halitus exit
Ore niger stigio. viciatas inficit auras
Ipse modo immensum spiris facientibus orbem

Erigitur. in medium longa trabe rectior astat
Impete nunc vasto. ceu concitus imbribus amnis
Fertur. et obstantes perturbat pectore silvas
Cedit agenorides paulum. spolio que leonis
Sustinet incursus. instantia que ora retardat
Cuspide pretenta; furit ille et inania duro
Vulnera dat ferro. figit que in acumine dentes
Iam que venenifero sanguis manare palato
Ceperat. et virides aspergine tinxerat herbas
Sed leve vulnus erat. quia se retrahebat ab ictu
Lesaque colla dabat retro. plagamque sedere
Cedendo arcebat. nec longius ire sinebat
Donec agenorides coiectum in gutture ferrum
Usque sequens pressit. dum retro quercus eunti
Obstitit. et fixa est pariter cum robore cervix
Pondere serpentis curvata est arbor. et ime
Parte flagellari gemuit sua robora caude
Dum spacium victor victi considerat hostis
Vox subito audita est. neque erat cognoscere promptum
Unde. sed audita est; quid agenore nate peremptum
Serpentem spectas. et tu spectabere serpens
Ille diu pavidus pariter cum mente colorem
Perdiderat. gelido que come terrore rigebant
Ecce viri fautrix superas delapsa per auras
Pallas adest. motaque iubet supponere terre
Vipereos dentes populi incrementa futuri;
Paret. et ut presso sulcum patefecit aratro
Spargit humi iussos mortalia semina dentes
Inde fide maius glebe cepere moveri
Primaque de sulcis acies apparuit haste
Tegmina mox capitum picto nutantia cono.
Mox humeri. pectusque oneerataque brachia telis
Existunt. crescit que seges clipeata virorum
Sic ubi tolluntur festis aulea theatris
Surgere signa solent. primum que ostendere vultus
Cetera paulatim. placidoque adducta tenore
Tota patent. imoque pedes in margine ponunt
Territus hoste novo cadmus capere arma parabat

Vox audita cado perit [illegible]

Pallas precepit dentes seminari

De origine hominum
[illegible]

Segetes vocat viros que paulatim crescunt ad modum segetis [illegible]

Ne cape de populo quem terra creaverat unus
Exclamat. nec te civilibus insere bellis
Atque ita terrigenis rigido de fratribus unum
Comminus ense ferit. iaculo cadit eminus ipse
Hunc quoque qui dederat leto. non longius illo
Vivit. et exspirat modo quas acceperat auras
Exemplo que pari furit omnis turba. suoque
Marte cadunt subiti per mutua vulnera fratres
Iamque brevis vite spacium sortita iuventus
Sanguineam tepido plangebant pectore matrem
Quinque superstitibus. quorum fuit echion unus
Is sua iecit humi monitu tritonidis arma
Fraternaeque fidem pacis petiitque deditque
Hos operis comites habuit sidonius hospes
Cum posuit iussam phebeis sortibus urbem

De actheone nepote cadmi

Iam stabant thebe. poteras iam cadme videri
Exilio felix. soceri tibi mars que venusque
Contigerant. huic adde genus de coniuge tanta
Tot natas natosque et pignora cara nepotes
Hos quoque iam iuvenes. sed scilicet ultima semper
Expectanda dies homini est. dicique beatus
Ante obitum nemo supremaque funera debet
Prima nepos inter tot res tibi cadme secundas
Causa fuit luctus. alienaque cornua fronti
Addita. vosque canes satiati sanguine herili
At bene si queras fortune crimen in illo
Non scelus invenies. quod enim scelus error habebat
Mons erat infectus variarum cede ferarum
Iamque dies medius rerum contraxerat umbras
Et sol ex equo meta distabat utraque
Cum iuvenis placido per devia lustra vagantes
Participes operum compellat hiantius ore
Lina madent comites ferrumque cruore ferarum
Fortunamque dies habuit satis. altera lucem
Cum croceis invecta rotis aurora reducet
Propositum repetemus opus. nunc phebus utraque

Distat idem terra. finditque vaporibus arva
Sistite opus presens. nodosaque tollite lina.
Iussa viri faciunt intermittuntque laborem
Vallis erat piceis et acuta densa cupressu
Nomine gargaphie. succincte sacra diane
Cuius in extremo est antrum nemorale recessu
Arte laboratum nulla. simulaverat artem
Ingenio natura suo. nam pumice vivo
Et levibus tophis nativum duxerat arcum
Fons sonat adextra tenui perlucidus unda
Margine gramineo patulos succinctus hiatus
Hic dea silvarum venatu fessa solebat
Virgineos artus liquido perfundere rore
Quo postquam subiit. nympharum tradidit uni
Armigere iaculum. pharetramque arcusque retentos
Altera depositae subiecit brachia palle
Vincla duae pedibus demunt. nam doctior illis
Hismenis crocale sparsos per colla capillos
Colligit in nodum quamvis erat illa solutis
Excipiunt laticem nimphe que nephele que ranisque
Et psecas et phiale funduntque capacibus urnis
Dumque ibi perluitur solita titania limpha
Ecce nepos cadmi dilata parte laborum
Per nemus ignotum non certis passibus errans
Pervenit in lucum. sic illum fata ferebant
Qui simul intravit rorantia fontibus antra
Sicut erant nude viso sua pectora nimphe
Percussere viro. subitisque ululatibus omne
Implevere nemus. circumfuseque dianam
Corporibus texere suis. tamen altior illis
Ipsa dea est. colloque tenus supereminet omnes
Qui color infectis adversi solis ab ictu
Nubibus esse solet. aut purpuree aurore
Is fuit in vultu vise sine veste diane
Que quamquam comitum turba est stipata suarum
In latus obliquum tamen astitit. oraque retro
Flexit. et ut vellet promptas habuisse sagittas

Thopographia

Hismenus est fluvius thebanus unde hismenis id est thebana

Canes

Diana fuit de genere titanorum

Compo

Quas habuit. sic hausit aquas vultumque virilem
perfudit. spargensque comas ultricibus undis
Addidit hec cladis prenuntia verba future
Nunc tibi me posito visam velamine narres
Si poteris narrare licet. nec plura minata
Dat sparso capiti vivacis cornua cervi
Dat spatium collo. summasque cacuminat aures
Cum que manus pedibus cum longis brachia mutat
Cruribus. et velat maculoso vellere corpus
Additus et pavor est. fugit autonoius heros
Et se tam celerem cursu miratur in ipso
Ut vero vultus et cornua vidit in unda
Me miserum dicturus erat. vox nulla secuta est
Ingemuit vox illa fuit. lacrimeque per ora
Non sua fluxerunt. mens tantum pristina mansit
Quid faciat. repetatne domum et regalia tecta
An lateat silvis. pudor hoc. timor impedit illud
Dum dubitat. videre canes. primusque melampus
Ichnobatesque sagax latratu signa dederunt
Gnosius ichnobates. spartana gente melampus
Inde ruunt alii rapida velocius aura
Paphagus et dorceus et oribasus arcades omnes
Nebrophonosque valens et trux cum lelape theron
Et pedibus phalenis et naribus utilis agre
Hileusque ferox nuper percussus ab apro
Deque lupo concepta nape. pecudesque secuta
Phemenis. et natis comitata harpina duobus
Et substricta gerens sichionius ilia ladon
Et dromas et canaces sticte que et tigris et alce
Et niveis leucon villis. ac asbolus atris
Prevalidusque lacon. et cursu fortis aello
Et tholus et ciprio velox cum fratre liasta
Et nigram medio fronte distinctus ab albo
Narpados. et meianeus hirsuta que corpore lachne
Et patre dicteo sed matre liconide nati
Labros et agricolos et acute vocis ilactor
Quosque referre mora est. ea turba cupidine prede
Per rupes scopulosque aditu que carentia saxa
Qua que est difficilis. quaque est via nulla sequuntur

Canes

gnosis civitas creten... sparte civitas grecie

vivacis dicit. quia per vivit triginta annis et plus

ino agave autonoe semele ... melicertam pentheum acteonem bachum

sichione civitas

liasta et liasca a licos quod est lupus et cuos canis

nomina multorum canum

acteon
Ille fugit p que fuerat loca sepe secutus
Heu famulos fugit ipse suos clamare libebat
Acteon ego sum dominum cognoscite vestrum
Verba animo desunt. resonat latratibus ether
Prima melancetes in tergo uulnera fecit
Proxima thermadas. orestrophus hesit in armo
Tardius exierant. sed p compendia montis
Precipitata via est. dominum retinentibus illis
Cetera turba coit confert qz in corpore dentes
Iam loca uulneribus desunt. gemit ille. sonum qz
Et si non hominis. quem non tamen edere posset — et si non est vox hominis tamen cervus non potest edere talem
Ceruus. habet. mestis qz replet iuga nota querelis
Et genibus pronis supplex similis qz roganti
Circumfert tacitos tamqz sua brachia uultus;
At comites rapidum solitis latratibus agmen
Ignari instigant. oculis qz actiona querunt
Et velut absentem certatim actiona clamant
Ad nomen caput ille refert. et abesse queruntur
Nec capere oblate segnem spectacula prede;
Vellet abesse quidem sed adest. vellet qz uideri
etiam Non sentire canum fera facta suorum
Undique circumstant mersis qz in corpore rostris
Dilacerant falsi dominum sub imagine cerui
Nec nisi finita p plurima uulnera uita
Ira pharetrate fertur saciata diane

Rumor in ambiguo est. aliis violentior equo
Visa dea est. alii laudant. dignam qz seuera
Virginitate uocant. pars inuenit utraqz causas
Sola iouis coniunx. non tam culpetne probetne
Eloquitur. quam clade domus ab agenore ducte
Gaudet. et a tiria collectum pelice transfert
In generis socios odium. subit ecce priori
Causa recens. grauidam qz dolet de semine magni
Esse iouis semelen. linguam qz ad iurgia soluit
Profeci quid enim totiens p iurgia dixit
Ipsa petenda mihi est. ipsam si maxima iuno
Rite uocor perdam. si me gemantia dextra
Sceptra tenere licet. si sum regina iouis qz
Et soror et coniunx. certe soror. at puto furto est
Contenta. et talami breuis est iniuria nostri
Concipit id deerat. manifesta qz crimina pleno
Fert utero. et mater. quod uix mihi contigit. uni
De ioue uult fieri. tanta est fiducia forme

Semele — Iupiter iacuit cum Semele filia cadmi. et ex tali coitu bachum genuit. sed cum Iunoni non placeret Iovi ob iniurias inferre. iuravit in Semelen. omnes suum. Iovis conceptum et corpus deffinire. et in figuram vetule nomine beroe. intravit se melius formam se gerit. et dixit o filia es tu pregnans. cui Semele affirmative respondit. et cum vetula dixit de quo. cui Semele ait de Iove sum pregnans. et iterum vetula. Nequis in specie Iovis falsa te decipiat cura. dic quod sic ut te cum iaceat sua deitate non deposita. promisso prestito tibi iuramento. quod simpliciter Semele Iovi advenienti per stigem paludem illum iurare supplicavit. ut donum quod peteret sibi non denegaret. de beroe statim Iupiter acquievit et iuramento firmato Semele petiit ut maiestate sua non demutatus iupiter iaceret cum ea. quo audito Iove penituit promisisse sed quia iuraverat quod promiserat ad implevit illa venit in sua maiestate et statim domus et Semele sunt incense. sed ne periret partus quem habebat in ventre. bachum accepit qui non dum erat maturus. et submisit cum femori suo donec tempus pariendi advenit. deinde eum pepit et eum dedit Inoni materte sue prymmedam Nimphis que erant in Nisso monte ut eum lacte nutrirent.

Iuno n non legitur hic plena de Iove nisi vicarium. qz ex fricatione lactuce nata fuit Hebe. Ino dedit lactuce alapam. Martem vero de flore quadam

Fallat eam faciam. nec sum saturnia si non
A ioue mersa suo stigias penetrabit in undas
Surgit ab his solio. fuluaque recondita nube
limen adit semeles. nec nubes ante remouit
Quam simulauit anum. posuitque ad tempora canos
Sulcauitque cutem rugis. et curua trementi
Membra tulit passu. uocem quoque fecit anilem
Ipsaque erat beroe semeles epidauria nutrix
Ergo ubi captato sermone diuque loquendo
Ad nomen uenere iouis. suspirat et opto
Iuppiter ut sit ait. metuo tamen omnia. multi
Nomine diuorum thalamos iniere pudicos
Nec tamen esse iouem satis est. det pignus amoris
Si modo uerus is est. quantusque et qualis ab alta
Iunone excipitur. tantus talisque rogato
Det tibi complexus. suaque ante insignia sumat
Talibus ignaram iuno cadmeida dictis
Formarat. rogat illa iouem sine nomine munus
Cui deus elige ait nullam patiere repulsam
Quoque magis credas stigii quoque conscia sunto (sint testes)
Numina torrentis. timor et deus ille deorum est
leta malo nimiumque potens perituraque amantis
Obsequio semele. qualem saturnia dixit
Te solet amplecti ueneris cum fedus initis
Da michi te talem. uoluit deus ora loquentis
Opprimere. exierat iam uox properata sub auras
Ingemuit. neque enim non hec optasse. neque ille
Non iurasse potest. ergo mestissimus altum
Ethera conscendit. uultuque sequentia traxit
Nubila. quibus nimbos immixtaque fulgura uentis
Addidit. et tonitrus et ineuitabile fulmen
Qua tamen usque potest uires sibi demere temptat
Nec quo centimanum deiecerat igne typhea
Nunc armatur eo. nimium feritatis in illo est
Est aliud leuius fulmen. cui dextra ciclopum
Seuitie flammeque minus. minus addidit ire
Tela secunda uocant superi. capit illa. domumque
Intrat agenoream. corpus mortale tumultus
Non tulit ethereos. domus que iugalibus arsit
Imperfectus adhuc infans (bachus) genetricis ab aluo
Eripitur. patrioque tener si credere dignum est
Insuitur femori. maternaque pectora complet
Furtim illum primis ino matertera cunis

Iunonem dicunt quasi Iauonem id est ianuam pro purgationibus feminarum eo quod portas purgat matrum. Poete Iunonem Iouis sororem et coniugem asserunt. Ignem id est etherem Iouem. aquam et terram Iunonem interpretantur. quorum duorum permixtione uniuersa gignuntur. Et sororem dicunt quia mundi pars est. Coniugem quia mixta concordant

Victoria fuit filia stigis que fauit dis in gigantomachia. et ideo dii iurant per nomen eius. Unde iuramentum fit tribus modis. per comparationem. sicut miles iurat per sua arma. monachus per suam coronam. per execrationem. sicut in Ouidio epistolarum. deuorer ante precor subito telluris hiatu. per genus. sicut dii solent iurare per stigam quod est genus deitatis

Ino ignorantia
agaue insania
autonoe miseria
Semele flamma

Educat. inde datum nimphe nyseides [a loco] antris
Occuluere suis. lactis que alimenta dedere
Dumque ea per terras fatali geruntur lege
Tutaque bis geniti sunt incunabula bachi
Forte iouem memorant diffusum nectare curas
Seposuisse graues. vacuaque agitasse remissos
Cum iunone iocos. et maior vestra profecto est
Quam que contingit maribus dixisse uoluptas;
Illa [Iuno] negat. placuit que sit sententia docti
Querere tiresie. venus huic erat utraque nota
Nam duo magnorum uiridi coeuntia in silua
Corpora serpentum baculi violauit ictu
Deque viro factus mirabile femina septem
Egerat autumnos. octauo rursus eosdem
Vidit. et est vestre si tanta potentia plage
Dixit. ut auctoris [factoris] sortem in contraria mutet
Nunc quoque vos feriam. percussis anguibus isdem
Forma prior rediit. genetiuaque venit imago
Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa
Dicta iouis firmat. grauius saturnia iusto
Nec pro materia fertur doluisse. suique
Iudicis eterna damnauit lumina nocte
At pater omnipotens. neque enim licet irrita cuiquam
Facta dei fecisse deo. pro lumine adempto
Scire futura dedit penamque leuauit honore
Ille per aonias fama celeberrimus urbes
Irreprehensa dabat populo responsa petenti
Prima fidem vocisque rate temptamina sumpsit
Cerula liriope. quam quondam flumine curuo
Implicuit. clauseque suis cephesus in undis
Vim tulit. enixa est utero pulcerrima pleno
Infantem nimphe. iam tunc qui posset amari
Narcissumque vocat. de quo consultus [Tiresias] an esset
Tempora mature visurus longa senecte
Fatidicus vates. si se non nouerit inquit
Vana diu visa est vox auguris. exitus illam
Resque probat. letique genus nouitasque furoris [amoris]
Nam quater ad quinos unum cephesius [ille fluuius] annos
Addiderat. poterat que puer iuuenisque videri
Multi illum iuuenes multe cupiere puelle
Sed fuit in tenera tam dura superbia forma

Margin notes:

Tiresia

Narcissus

dicitur bis geniti quia primum fuit in ventre matris postea in femore patris

vel licet hec incunabula vera ... que tunc dum esse ... quia ... venit ad maturam etatem

appo

plus quam debuit Iuno quia una dolorem exercerat

21 annos

quia fuit inter pueros et iuuenes

Echo

Nulli illum iuuenes nulle tetigere puelle
Aspicit hunc trepidos agitantē in retia ceruos
Vocalis nimfe. que nec reticere loquenti
Nec prius illa loqui didicit. resonabilis echo.
Corpus adhuc echo non vox erat. et tamen usum
Garrula non aliū q̄m nūc habet oris habebat
b Fecerat hoc iuno. quia cū deprende(re) posset
a Redde(re) de multis ut u(er)ba nouissima posset
Sub ioue sepe suo nimfas in mōte iacentes
Illa deam longo prudens sermone tenebat.
Dum fugerent nimfe. postq(ua)m hoc saturnia sensit
huius ait lingue qua sum delusa p(otes)tas
Parua tibi dabit(ur). uocis q(ue) breuissimus usus
Re q(ue) minas firmat. tū hec in fine loq(ue)ndi
Ingeminat voces audita q(ue) u(er)ba reportat
Ergo ubi narcissum p(er) deuia rura vagantē
Vidit. et incaluit. sequitur vestigia furtim
Quo q(ue) magis sequit(ur) flāma p(ro)piore calescit
Non alit(er) q̄m cum sūmis circumlita tedis — Compo
Admotas rapiūt viuacia sulfura flāmas
O quotiens voluit blandis accede(re) dictis
Et molles adhibe(re) p(re)ces natu(r)a repugnat
Nec sinit incipiat. sed q(uo)d sinit illa parata ē
Expectare sonos ad quos sua u(er)ba remittat
Forte puer comitū seductus ab agmīe fido
Dixerat quis hic adest. et adest respondāt echo
hic stupet. atq(ue) aciē partes dimisit in omnes
Voce ueni magna clamat. vocat i(ll)a vocātem.
Respicit. et rursus nullo veniente. quid inquit
Me fugis. et totid(em) quot dixit u(er)ba recepit
Perstat. et alt(er)ne deceptus imagine vocis
huc coeamus ait / nulli q(ue) libentius unq(ua)m
Responsura sono coeamus rettulit echo
Et u(er)bis fauet ipsa suis. egressa q(ue) silua
Ibat ut iniceret sperato brachia collo
Ille fugit fugiens q(ue) manus cōplexib(us) aufert
Ante ait emoriar q(ua)m sit tibi copia nostri — Rettulit i(ll)a nich(il) n(isi) sit t(ibi) copia n(ost)ri
Spreta latet siluis pudibunda q(ue) frondib(us) ora
Protegit. et solis ex illo viuit in antris
Sed tamen heret amor. crescit q(ue) dolore repulse
Extenuant vigiles corpus miserabile cure
Adducit q(ue) cutē macies. et in aera sucus

[Interlinear glosses: "echo" above "Reddere"; "amice" above "Compo"; "narcissus" above "magna"; "echo" and "narcissum" above "vocat illa vocantem"; "narcissus" above "Respicit"; "echo" above "ipsa" and "egressa"; "amoris" above "nostri".]

[Left margin gloss: ...ulfur semel accensu(m) ... extinguit(ur) et ... cedit viuatia] [illegible]

Corporis omnis abit. vox tantum atque ossa supersunt
vox manet. ossa ferunt lapidis traxisse figuram
Illa latet silvis. nullo que in monte videtur
omnibus auditur. sonus est qui vivit in illa
Sic hanc. sic alias undis aut montibus ortas — verba auctoris
luserat hic nimfas. sic cetus ante viriles
Inde manus aliquis despectus ad ethera tollens
Sic amet ipse licet. sic non potiatur amato
Dixerat. assensit precibus ranusia iustis — ramnusia i. fortuna a ramnuso opido ubi colitur
fons erat illimis nitidis argenteus undis
quem neque pastores neque paste monte capelle
Contigerant. aliud ve pecus. quem nulla volucris
Nec fera turbarat. nec lapsus ab arbore ramus
Gramen erat circa quod proximus humor alebat
Silvaque sole locum passura tepescere nullo
Hic puer et studio venandi lassus et estu
procubuit. faciemque loci fontemque secutus
Dumque sitim sedare cupit sitis altera crevit
Dumque bibit vise correptus imagine forme
Spem sine corpore amat. corpus putat esse quod umbra est
Et stupet ipse sibi. vultuque immotus eodem
heret. ut e phario formatum marmore signum. — pharos insula est ubi album marmor invenitur
Spectat humi positus geminum sua lumina sidus
Et digitos baccho dignos et apolline crines
Inpubesque genas. et eburnea colla. decusque
oris. et in niveo mixtum candore ruborem — albus color rubedine permixtus optimam maturitatem denotat
Cunctaque miratur. quibus est mirabilis ipse
Se cupit inprudens et qui probat ipse probatur
Cumque petit petitur. pariterque accendit et ardet
Irrita fallaci quotiens dedit oscula fonti — verba poete
In medias quotiens visum captantia collum
brachia mersit aquis. nec se deprendit in illis
Quid videat nescit sed quod videt uritur illo — sed quod videat in illo est
Atque oculos idem qui decipit incitat error
Credule quid frustra simulacra fugacia captas — invehit in narcissum
Quod petis est nusquam. quod amas avertere perdes
Ista repercusse quam cernis imaginis umbra est
Nil habet ista sui. tecum venitque manetque
Tecum discedet si tu discedere possis
Non illum cereris non illum cura quietis
Abstrahere inde potest. sed opaca fusus in herba
Spectat inexpleta mendacem lumine formam
perque oculos perit ipse suos. paulumque levatus
Ad circumstantes tendens sua brachia silvas

Ecquis io silve crudelius inquit amavit
Scitis enim et multis latebra oportuna fuistis
Et quem cum vestre tot agantur secula vite
Qui sic tabuerit longo meministis in evo
Et placet et video. sed quod video que placet que
Non tamen invenio. tantus tenet error amantem
Quoque magis doleam nec nos mare separat ingens
Nec via nec montes nec clausis menia portis
Exigua prohibemur aqua. cupit ipse teneri
Nam quotiens liquidis porreximus oscula limphis
Hic totiens ad me resupino nititur ore
Posse putes tangi minimum est quod amantibus obstat
Quisquis es huc exi. quid me puer unice fallis
Quo ue petitus abis. certe nec forma nec etas
Est mea quam fugias. et amarunt me quoque nimphe
Spem michi nescio quam vultu promittis amico
Cumque ego porrexi tibi brachia. porrigis ultro
Cum risi adrides. lacrimas quoque sepe notavi
Me lacrimante tuas. nutu quoque signa remittis
Et quantum motu formosi suspicor oris
Verba refers aures non pervenientia nostras
Iste ego sum sensi nec me mea fallit imago
Uror amore mei. flammas moveo que fero que
Quid faciam. an ne roger. an rogem. quid deinde rogabo — ab aquo
Quod cupio mecum est. inopem me copia fecit
O utinam a nostro secedere corpore possem
Votum in amante novum. vellem quod amamus abesset
Iam que dolor vires adimit. nec tempora vite
Longa mee superant. primo que extinguor in evo
Nec michi mors gravis est posituro morte dolorem
Hic qui diligitur vellem diuturnior esset
Nunc duo concordes anima moriemur in una
Dixit. et ad faciem rediit male sanus eandem
Et lacrimis turbavit aquas. obscura que moto
Reddita forma lacu est. nec me crudelis amantem
Desine clamavit. liceat quod tangere non est
Aspicere. et misero prebere alimenta furori
Dum que dolet summo vestem deduxit ab ore
Nuda que marmoreis percussit pectora palmis
Pectora traxerunt tenuem percussa ruborem
Non aliter quam poma solent que candida parte
Parte rubent. aut ut variis solet uva racemis — Compo — uva dicitur multorum granorum adunatio racemus unum granum
Ducere purpureum nondum matura colorem

pampinus est folium vitis. ramus sarmentum
palmes. sarmentum ramus precisus ab illa
Compaginant uve quas vinis botre racemos
horum folliculi sunt que acina claudunt
arillos acini sunt his significata
folliculus burget arillus glarea ...

Que simul aspexit liquefacta rursus in unda
Non tulit ultius. sed ut intabescere flaue
Igne levi cere matutineque pruine
Sole tepente solent. sic attenuatus amore
Liquitur. et tecto paulatim carpitur igni
Et neque iam color est mixto candore rubori
Nec vigor et vires et que modo visa placebant.
Nec corpus remanet quondam quod amaverat echo
Que tamen ut vidit quamvis irata memorque
Indoluit. quotiens que puer miserabilis heu
Dixerat. hec resonis iterabat vocibus heu
Cumque suos manibus percusserat ille lacertos
Hec quoque reddebat sonitum plangoris eundem
Ultima vox solita fuit hec spectantis in undam
Heu frustra dilecte puer. totidemque remisit
Verba locus. dictoque vale vale inquit et echo
Ille caput viridi fessum summisit in herba
Lumina mors clausit domini mirantia formam
Tum quoque se postquam est inferna sede receptus
In stigia spectabat aqua. planxere sorores
Naiades. et sectos fratri imposuere capillos
Planxerunt driades. plangentibus assonat echo
Iamque rogum quassasque faces feretrumque parabant
Nusquam corpus erat. croceum pro corpore florem
Inveniunt. foliis medium cingentibus albis
Cognita res meritam vati per achaidas urbes
Attulerat famam. nomenque erat auguris ingens
Spernit echionides tamen hunc ex omnibus unus
Contemptor superum penteus. presagaque ridet
Verba senis. tenebrasque et cladem lucis adempte
Obicit. ille movens albentia tempora canis
Quam felix esses si tu quoque luminis huius
Orbus ait fieres nec bachica sacra videres
Namque dies aderit quam ~~iam haud~~ non procul auguror esse
Qua novus huc veniet proles semeleia liber
Quem nisi templorum fueris dignatus honore
Mille lacer spargere locis. et sanguine silvas
Fedabis. matremque tuam matrisque sorores.
Et veniet. neque enim dignabere numen honore
Meque sub his tenebris nimium vidisse quereris
Talia dicentem proturbat echione natus

Non solum vocem sed tota sepe videmus … vale inquit …

penteus

dicta fides sequitur. responsa que vatis aguntur
Liber adest. festisque fremunt ululatibus agri
turba ruit. mixte que viris matres que nurus que
vulgus que et proceres ignota que ad sacra feruntur
Quis furor anguigene proles mavortia vestras
Attonuit mentes penteus ait. Era ne tantum
Era repulsa valent. et adunco tibia cornu
Et magice fraudes. ut quos non bellicus ensis
Non tuba terruerit. non strictis agmina telis
femineae voces et mota insania vino
obscenique greges et inania timpana vincant.
vos ne senes mirer. qui longa per equora vecti
hac tyron. hac profugos posuistis sede penates
Nunc sinitis sine marte capi. vos ne acrior etas
o iuvenes propior que mee. quos arma tenere
Non tirsum. galea que tegi non fronde decebat
Este precor memores qua sitis stirpe creati.
Illius que animos qui multos perdidit unus
Sumite serpentis. pro fontibus ille lacu que
Interiit. at vos pro fama vincite vestra
Ille dedit leto fortes. vos pellite molles
Et patrium retinete decus. si fata vetabant
Stare diu tebas utinam tormenta viri que
Menia diruerent ferrum que ignis que sonarent
Essemus miseri sine crimine. sors que querenda
Nec celanda foret. lacrime que pudore carerent
At nunc a puero tebe capientur inermi
quem neque bella iuvant. nec tela nec usus equorum
Sed madidus mirra crinis. molles que corone
purpura que et pictis intextum vestibus aurum
quem quidem ego actutum. modo vos absistite. cogam
assumptum que patrem commenta que sacra fateri
An satis acrisio est animi contempnere vanum
Numen. et argolicas venienti claudere portas
penthea terrebit cum totis advena tebis
Ite citi famulis hoc imperat. ite duce que
attrahite huc vinctum. iussis mora segnis abesto
Hunc avus. hunc athamas. hunc cetera turba suorum
Corripiunt dictis. frustra que inhibere laborant

Iste acrisius fuit filius abantis fratris agenoris. unde iste acrisius etiam contempnebat bachum et resistebat ei. unde dicit penteus non sufficiat quod solum acrisius resistebat ei. quia ego etiam volo resistere ei

Dicor a monitu est . irritatur que retenta
Et crescit rabies . moderamina que ipsa nocebant
Sic ego torrentem qua nil obstabat eunti
Lenius ac modico strepitu decurrere vidi
At quacumque trabes obstructa que saxa tenebant
Spumeus et fervens et ab obice sevior ibat
Ecce cruentati redeunt . et bachus ubi esset
Querenti domino bachum vidisse negarunt
Hunc dixere tamen comitem famulum que sacrorum
Cepimus . et tradunt manibus post terga ligatis
Sacra dei quondam tirrena gente secutum
Aspicit hunc penteus oculis quos ira tremendos
Fecerat . et quamquam pene vix tempora differt
O periture tua que aliis documenta dature
Morte ait . ede tuum nomen . nomen que parentum
Et patriam . moris que novi cur sacra frequentes
Ille metu vacuus . nomen mihi dixit acestes
Patria meonia est . humili de plebe parentes
Non michi que duri colerent pater arva iuvenci
Lanigeros que greges et nulla armenta reliquit
Pauper et ipse fuit . lino que solebat et hamis
Decipere . et calamo salientes ducere pisces
Ars illi sua census erat . cum traderet artem
Accipe quas habeo studii successor et heres
Dixit opes . moriens que mihi nil ille reliquit
Preter aquas . unum hoc possum appellare paternum
Mox ego ne scopulis herere semper in isdem
Addidici regimen dextra moderante carine
Flectere . et olenie sidus pluviale capelle
Taigetem que hiadas que oculis arcton que notavi
Ventorum que domos . et portus puppibus aptos
Forte petens delon . chie telluris ad oras
Applicor . et dextris adducor litora remis
Do que leves saltus . ude que innitor arene
Nox ubi audita est aurora rubescere primo
Ceperat . exurgo . latices que inferre recentes
Admoneo . monstro que viam que ducat ad undas
Ipse quid aura mihi tumulo promittat ab alto
Prospicio . comites que voco . repeto que carinam

Compo

Cum semel bachus in dormiendo esset inventus quidam depredatores invenientes ipsum dormientem exportare voluerunt et ad partes deducere [illegible] invito nauta [illegible] dicto naucle gubernatore . Sed postea bachus est experrectus . videns se ferri more predonis remos et naves convertit in ederas herbas et ductores in pisces excepto nauta qui consentiens non erat .

Capella est quoddam signum in celo scilicet amalthea capra cuius lacte fuit nutritus Jupiter

Assumus en inquit sociorum primus ofeltes
ut quod putat predam deserto nactus in agro
virginea puerum ducit per litora forma
Ille mero somno quoque gravis titubare videtur
vix quoque sequi. specto cultum faciemque gradumque
Nil ibi quod credi possit mortale videbam
Et sensi. et dixi sociis quod numen in isto
Corpore sit dubito. sed corpore numen in isto est
Quisquis es. o faveas. nostris quoque laboribus assis
his quoque des veniam; pro nobis mitte precari
dictus ait. quo non alius conscendere summas
ocior antemnas presso que rudente relabi
hoc libis. hoc flavus. et prore tutela melantus
hoc probat alcimedon. et qui requiem que modumque
voce dabat remis animorum hortator hopopeus
hoc omnes alii. prede tam ceca cupido est
Non tamen hanc sacro violari pondere pinum
perpetiar dixi. pars hic mihi maxima iuris
In que aditu obsisto. furit audacissimus omni
de numero licabas qui tusca pulsus ab urbe
exilium dira penam pro cede luebat
Is mihi dum resto iuvenili guttura pugno
rupit. et excussum misisset in equora. si non
hesissem. quamvis amens in fune retentus.
Impia turba probat factum. tum denique bachus
bachus enim fuerat. veluti clamore solutus
sit sopor atque mero. redeant in pectora sensus
Quid facitis. quis clamor ait. qua dicite naute
huc ope perveni. quo me deferre paratis;
Pone metum proreus et quos contingere portus
ede velis dixit terra sistere petita;
Naxon ait liber. cursus advertite vestros
Illa mihi domus est. vobis erit hospita tellus;
per mare fallaces per que omnia numina iurant
sic fore. me que iubent picte dare vela carine
dextra naxos erat. dextra mihi lintea danti
Quid facis o demens quis te furor inquit ofeltes
pro se quisque timet. levam pete. maxima nutu

antemna corda capitalis in navi que dirigit velum suspensum. vel pars trabis ex qua velum dependet. vel lignum in transverso mali positum per quod dependet velum. dicta quasi ante amnem

pars michi significat. pars quod velit aure susurrat
Obstupui. capiatque aliquis moderamina dixi
Meque ministerio sceleris que artis removi
Increpor a cunctis. totumque immurmurat agmen (sociorum)
E quibus ethalion te scilicet omnis in uno
Nostra salus posita est ait. et subiit ipse meumque
Explet opus. naxo que petit diversa (loca) relicta;
Tum deus illudens tanquam modo denique fraudem
Senserit. e puppi pontum prospectat adunca
Et flenti similis. non hec mihi litora naute
promisistis ait. non hec mihi terra rogata est
Quo merui penam facto. que gloria vestra est
Si puerum iuvenes. si multi fallitis unum
Iam dudum flebam (ego acestes). lacrimas manus impia nostras
Ridet. et impellit properantibus equora remis
Per tibi nunc ipsum. neque enim presentior illo
Est deus. adiuro. tam me tibi vera referre
Quam veri maiora (videntur esse) fide. stetit equore puppis
haud (non) aliter quam si siccum (loco carens aqua) navale teneret;
Illi admirantes remorum in verbere perstant
Vela que deducunt (distendunt) gemina que ope currere temptat
Impediunt edere remos. nexu que recurvo
Serpunt. et gravidis distingunt (variant) vela corimbis
Ipse (bacchus) racemiferis frontem circumdatus uvis
pampineis agitat velatam frondibus hastam
(anastrofa) Quem circa tigres simulacra que inania lincum
pictarum que iacent fera pectora pantherarum
Exiluere viri. sive hoc insania fecit
Sive timor. primus que medon nigrescere cepit
Corpore. depresso spine (dorsi) curvamine flecti
Incipit. hinc licabas in que miracula dixit (medoni)
Verteris (tu medon). et lati rictus et panda loquenti
Naris erat. squamam que cutis durata trahebat
At libis obstantes dum vult obvertere remos
In spacium resilire manus breve vidit. et illas
Iam non esse manus. iam pinnas posse vocari

Et medon et licabas et socii eorum mutati sunt in pisces

Alt' et in tortos incipiens dac' brachia funes
Bracchia non habuit. recurvo q[ue] repandus in undas
Corpore desiluit. falcata novissima cauda est
Qualia dimidie sinuantur cornua lune
Undiq[ue] dant saltus multa q[ue] aspergine rorant
Emergunt q[ue] iterum redeunt q[ue] sub equora rursus
In q[ue] chori ludunt speciem. lasciva q[ue] iactant
Corpora. et acceptum patulis mare naribus eflant — q[ue] delphini ut naute referunt recipiunt aquam naribus p[ro]pt[er]ea erunt valde alte [per] nares
Sol[us] acestes evasit — De modo xx. tot n[am] ratis illa ferebat
Restabam solus pavidus gelido q[ue] trementi
Corpore. vix q[ue] meum firmat deus. excute dixens
Corde metum. chiam q[ue] tene. delatus in illam
Accessi sacris. bacchea q[ue] sacra frequento
De penthe — Prebuimus longis pentheus ambagibus aures — ambages est dubia locutio ab ambage...
Inquit. ut ira mora vires absumere posset
Precipitem famuli rapite hunc. cruciata q[ue] diris
Corpora tormentis. stigie demittite morti
Protinus abstractus solidis tirrenus acestes
Clauditur in tectis. et dum crudelia iusse instrumenta necis ferrum q[ue] ignes q[ue] parantur.
Sponte sua patuisse fores. lapsas q[ue] lacertis
Sponte sua fama est nullo solvente catenas
Perstat echionides. nec iam iubet ire sed ipse
Vadit. ubi lectus faciendis ad sacra citheron
Cantibus et clara bacchantum voce sonabat
Ut fremit acer equus cum bellicus ere canoro
Signa dedit tubicen pugne q[ue] assumpsit amorem
Penthea sic ictus longis ululatibus ether
Movit. et audito clamore recanduit ira
Monte fere in medio est cingentibus ultima silvis
Purus ab arboribus spectabilis undiq[ue] campus
Hic oculis illum cernentem sacra prophanis
Prima videt. prima est insano concita cursu — Qualiter pentheus mutatus est in aprum
Prima suum misso violavit penthea tirso — Tirsus est hasta cum foliis et herbarum ... ... scandit. Tirsus est de baccho vel ramus cum frondibus quo utuntur in sacrificiis bachi. ... est ... ambah in modum quadrate figure ...
Mater. io gemine clamavit adeste sorores
Ille aper in nostris errat qui maximus agris
Ille mihi feriendus aper. ruit omnibus in unum
Turba furens. cocunt cuncte trepidum q[ue] sequuntur
Iam trepidum iam verba minus violenta loquentem
Iam se damnantem iam se peccasse fatentem
Saucius ille tamen fer opem matertera dixit

Pantheus filius Agaves non volebat festum bachi sed vituperabat celebrantes a tali festo retrahebat quare bachus ultus est iniuriam mediantibus matre et materteris. Nam dum Agave et sorores ... et ordinate obviaverunt pentheo et videntes quod esset quidam aper / mater primo percussit eum iaculo. deinde sorores percusserunt eum et amputato sibi capite mater gaudens illud ferebat in tirso.

filii eius lamati a canibus

Autonoe. moveant animos actaeonis umbre
Illa quis actaeon nescit. dextram que precantis
abstulit. inoo lacerata est altera raptu
Non habet infelix que matri brachia tendat
Trunca sed ostendens disiectis vulnera membris
aspice mater ait. visis ululavit agave
Colla que iactavit crinem que per aera movit
avulsum que caput digitis complexa cruentis
clamat io comites opus hoc victoria nostra est;
Non citius frondes autumni frigore tactas
Iam que male herentes alta rapit arbore ventus
quam sunt membra viri manibus direpta nefandis;
Talibus exemplis monite nova sacra frequentant
Tura que dant sanctas que colunt ismenides aras

Alii habent sic Talibus exemplis mote

Alatoe primum nomen mulieris ... nerada filia minei

De Alathoe filia minei spernente bachum



At non alatoe mineias orgia censet
accipienda dei. sed adhuc temeraria bachum
progeniem negat esse iovis. socias que sorores
Impietatis habet; festum celebrare sacerdos
Immunes que operum famulas dominas que suarum
pectora pelle tegi. crinales solvere vittas.
Serta comis. manibus frondentes sumere tirsos
Iusserat. et sevam lesi fore numinis iram
vaticinatus erat. parent matres que nurus que
Telas que et calatos infecta que pensa reponunt
Tura que dant. bachum que vocant bromium que lieum
Ignigenam que satum iterum. solum que bimatrem
additur hiis. niseus. indetonsus. que thioneus
Et cum leneo genialis consitor uve
Nictelius que eleus que parens et iacus et evan
Et que preterea per graias plurima gentes
Nomina liber habes. tibi enim inconsumpta iuventa est
Tu puer eternus tu formosissimus alto
Conspiceris celo. tibi cum sine cornibus astas
virgineum caput est. oriens tibi iunctus adusque
decolor extremo qua tingitur india gange
penthea tu venerande. bipennifer um que ligurgum
Sacrilegos mactas. tirrena que mittis in equore
Corpora. tu biiugum pictis insignia frenis
Colla premis lincum. bache satiri que sequuntur
quique senex ferula titubantes ebrius artus
Sustinet. et pando non fortiter heret asello

orgia sunt festa bachi ab orge quod est ... vel quia ad ... frequenter ...

pensum est lana vel linum ad opus datum vel filatum

nomina bachi

bromius a bromin quod est consumere vel comedere quia homines ebrii frequenter solent comedere. lieus a lien quod est splen. et quia a splene nisi perdit. ideo bachus dicitur lieus quia ebrii liberius vivunt. Niseus a nisa civitate vel monte ubi colitur. Indetonsus quia semper palmites. Thioneus a tirsis quia in ... tirsos deferebant sacrificantes. leneus a leno ... Nictelius a nictin quod est nox quia plus in noctibus ... Eleus ab elede civitate. Iacus ab ...

qui primus plantavit vineas

quia bonus vel quia est bonum

est enim quedam stella in celo que appellatur stella lucifer

usque ad illum locum

ligurgus volebat vineas devastare ... amputavit

hec biiuga ga ... vel hec et hec biiuges et hoc biiuge a bis et iugum dicitur et biiugi vel biiuges sunt duo equi vel alia iuncta ad bigam

lincus dicuntur portare currum bachi quia bibula est ...

Ferula a ferio. quoddam genus herbe vel palmiterum. Est enim genus feniculi quod crescit in monte gargano. et inde affertur a peregrinis in modum ... baculi. quod est tam calide nature quod cum auster flat quo simul est calidus fit quidam affectus et confractio ... illas. et inde paratur ignis adeo magnus quod quasi comburitur tota regio a qua combustione beata agatha ... liberasse legitur ... ex hoc ... faciunt doctores palmiterum ... sanguis congelatur et obstat animo ne ... cor hominis a leva parte est ... calor illa passione ... usque ad cor per arterias descendens calefaciat sanguinem congelatum. et ita ex animo ... expellit

Quacumque ingrederis clamor iuuenilis. et una
feminee voces. impulsaque timpana palmis
Concavaque era sonant. longoque foramine buxus.
placatus mitisque rogant ysmenides assis
Iussaque sacra colunt. Sole mineides intus
Intempestiva turbantes festa minerva
Aut ducunt lanas aut stamina pollice versant
Aut herent tele famulasque laboribus urgent
E quibus una levi deducens pollice filum
Dum cessant alie commentaque sacra frequentant
Nos quoque quas pallas melior dea detinet inquit
Utile opus manuum vario sermone levemus
Perque vices aliquid quod tempora longa videri
Non sinat. in medium vacuas referamus ad aures
Dicta probant. primamque iubent narrare sorores
Illa quid e multis referat. nam plurima norat
Cogitat. et dubia est de te babilonia narret
Dirce. quam versa squamis velantibus artus
Stagna palestini credunt celebrasse figura
An magis ut sumptis illius filia pennis
Extremos altis in turribus egerit annos
Nais an ut cantu nimiumque potentibus herbis
Verterit in tacitos iuvenilia corpora pisces
Donec idem passa est. An que poma alba ferebat
Ut nunc nigra ferat contactu sanguinis arbor
Hec placet. hec quoniam vulgaris fabula non est
Talibus orsa modis lana sua fila sequente

de piramo et tysbe

Piramus et tisbe iuvenum pulcherrimus alter
Altera quas habuit oriens prelata puellis
Continuas habuere domos. ubi dicitur alta
Coctilibus muris cinxisse semiramis urbem
Notitiam primosque gradus vicinia fecit
Tempore crevit amor. tede quoque iure coissent
Sed vetuere patres quod non potuere vetare
Ex equo captis ardebant mentibus ambo
Conscius omnis abest. nutu signisque loquuntur
Quoque magis tegitur tectus magis estuat ignis
Fissus erat tenui rima quam duxerat olim
Cum fieret paries domui communis utrique
Id vitium nulli per secula longa notatum est

vel ne officium fuit intempestivum

stamen est filum tele scilicet orditum a stando quia stantes solebant texere

dirce

Cum latet ignea vis plus solet esse vigens

Omnibus lege datur am[...]
maior lege amor est

Nulla vis maior
pietate vera est

piramus et tysbe

Quid non sentit amor? primi novistis amantes
Et vocis fecistis iter. tuteque per illud (viam)
Murmure blanditie minimo transire solebant
Sepe ubi constiterant hinc tysbe piramus illinc
Inque vices fuerat captatus anelitus oris
Invide dicebant paries quid amantibus obstas
Quantum erat ut sineres toto nos corpore iungi
Aut hoc si nimium est. vel ad oscula danda pateres
Nec sumus ingrati tibi nos debere fatemur
Quod datus est verbis ad amicas transitus aures

visus ad alloquium. tactus post oscula fiunt

Talia nequicquam diversa sede locuti
Sub noctem dixere vale. partique dedere
Oscula quisque sue non pervenientia contra
Postera nocturnos aurora removerat ignes (stellas)
Solque pruinosas radiis siccaverat herbas
Ad solitum coiere locum. tum murmure parvo
Multa prius questi. statuunt ut nocte silenti
Fallere custodes foribusque excedere tentent
Cumque domo exierint urbis quoque tecta relinquant
Neve sit errandum lato spatiantibus arvo
Conveniant ad busta nini. lateantque sub umbra
Arboris. arbor ibi niveis uberrima pomis
Ardua morus erat. gelido contermina fonti

Omnis fructus habentes cortice molle vocantur poma
habentes autem durum cortic[em]
vocantur amigdala nuces

Pacta placent. et lux tarde discedere visa
Precipitatur aquis. et aquis nox surgit ab isdem
Callida per tenebras versato cardine tysbe
Egreditur. fallitque suos. adopertaque vultum
Pervenit ad tumulum. dictaque sub arbore sedit
Audacem faciebat amor. venit ecce recenti
Cede leena boum spumantes oblita rictus
Depositura sitim vicini fontis in unda
Quam procul ad lune radios babilonia tysbe
Vidit. et obscurum timido pede fugit in antrum
Dumque fugit tergo velamina lapsa relinquit
Ut lea seva sitim multa compescuit unda
Dum redit in silvas inventos forte sine ipsa
Ore cruentato tenues laniavit amictus
Serius egressus vestigia vidit in alto
Pulvere certa fere. totoque expalluit ore
Piramus. ut vero vestem quoque sanguine tinctam
Repperit. una duos inquit nox perdet amantes

E quibus illa fuit longa dignissima vita
Nostra nocens anima est. ego te miseranda peremi
In loca plena metus qui iussi nocte venires
Nec prior huc veni. nostrum divellite corpus
Et scelerata fero consumite viscera morsu
O quicumque sub hac habitatis rupe leones;
Sed timidi est optare necem velamina tysbes
Tollit. et ad pacte secum fert arboris umbram
Vt que dedit note lacrimas dedit oscula vesti
Accipe nunc inquit nostri quoque sanguinis austus
Quo que erat accinctus dimisit in ilia ferrum
Nec mora ferventi moriens e vulnere traxit
Et iacuit resupinus humo cruor emicat alte
Non aliter quam cum viciato fistula plumbo
Scinditur. et tenui stridente foramine longas
Et iaculatur aquas atque ictibus aera rumpit
Arborei fetus aspergine cedis in atram
Vertuntur faciem. madefacta que sanguine radix
Purpureo tinxit pendentia mora colore
Ecce metu non dum posito ne fallat amantem
Illa redit. iuvenem que oculis animo que requirit
Quanta que vitarit narrare pericula gestit
Vt que locum et visam cognoscit in arbore formam
Sic facit incertam pomi color. heret an hec sit
Dum dubitat tremebunda videt pulsare cruentum
Membra solum. retro que pede tulit. ora que buxo
Pallidiora gerens / exhorruit equoris instar
Quod fremit exigua cum summum stringitur aura
Et postquam remorata suos cognovit amores
Percutit indignos claro plangore lacertos
Et laniata comas amplexa que corpus amatum
Vulnera supplevit lacrimis. fletum que cruore
Miscuit. et gelidis in vultibus oscula figens
Pyrame clamavit quis te mihi casus ademit
Pyrame responde tua te carissima tysbe
Nominat. exaudi. vultus que attolle iacentes.
Ad nomen tysbes oculos in morte gravatos
Piramus erexit visa que recondidit illa
Que postquam vestem que suam cognovit. et ense
Vidit ebur vacuum. tua te manus inquit amor que
Perdidit infelix. est et mihi fortis in unum

hec manus. est et aor. dabit hic in vulnā vires
persequar extinctū. leti qz miserrima dicar
Causa. comesqz tui. quiqz a me morte revelli
heu sola poteras. poteris nec morte revelli
hoc tamen amborū v̄bis estote rogati
o multū qz misei qz mei illius qz parentes
vt quos certus aor quos hora novissima iunxit
Componi tumulo non invideatis eodem
At tu que ramis arbor miserabile corpus
Nūc tegis vnius mox es tectura duorum
Signa tene cedis. pullos qz et luctib9 aptos
Semp habe fetus gemini monimenta cruoris
Dixit et aptato pectus mucrone sub imum
Incubuit ferro quod adhuc a cede tepebat
Vota tamen tetigere deos. tetigere parentes
Nam color in pomo est ubi permaturuit ater
Quod qz rogis superest vna requiescit in vrna
Desierat. mediū qz fuit breve tempus. et orsa est
dicere leucothoe. vocē tenuere sorores
Hunc quoqz siderea qui tēperat oīa luce
Cepit aor solē. solis referamus amores
De sole indicante Adulterium Veneris cum Marte
Primus adulteriū veneris cū marte putatur
Hic vidisse deus. videt hic deus oīa primus (qz est lux mundi)
Indoluit facto. (de iunone nate) iunonigene qz marito (vulcano)
Furta thori. furti qz locū monstravit. at illi (marti)
Et mens et quod opus fabrilis dextra tenebat
Excidit. extemplo graciles ex ere catenas
Retia qz et laqueos que lumina fallere possent
Elimat. non illud opus tenuissima vincant
Stamina. non summo que pendet aranea tigno
Vt qz leves tactus (motus) momenta qz parva (parvos) sequant (retia)
Efficit. et lecto circumdata collocat apte
Vt venere thorū (venus) coniunx et adulter (cum marte) in vnū.
Arte viri. vinclis qz nova ratione paratis
In mediis ambo deprensi amplexibus herent
a lenno insula ubi colitur
Lemnius (vulcanus) extemplo valvas patefecit eburnas
Admisit qz deos. illi iacuere ligati (de includis)
Turpiter. atqz aliquis de diis nō tristibus optat
Sic fieri turpis. superi risere. diuqz
Hec fuit in toto notissima fabula celo
Exigit indicii memorē cythereia penam
In qz vices illum tectos qui lesit aores
Ledit aore pari. quid nunc (que) yperione nate

yperion fuit pater eius gigantis tauus est mons in oriente a quo videtur sol in mane et de yperion qz semper lucens et qz ibi prius sol oritur in mane ideo de filius eius

qz grece latine s... cion omnia qz s... omnia. et ita supper de yperion

forma color que tibi radiata que lumina prosunt
nempe tuis omnes qui terras ignibus uris
ureris igne novo. qui que omnia cernere debes
leucotoen spectas et virgine figis in una
quos mundo debes oculos: modo surgis eoo
temperius celo. modo serius incidis undis
spectandi que mora (hiemales) brumales porrigis horas.
deficis interdum. vitium que in lumina mentis
transit. et obscurus mortalia pectora terres.
nec tibi quod lune terris propioris imago
obstitit palles: facit hunc amor iste colorem
diligis hanc (leucotoen) unam: nec te climene que (illa puella) rodos que (illa puella)
nec tenet eoe (orientalis) genitrix pulcerrima circes
que que tuos clitie quamvis despecta petebat
concubitus. ipso que illo grave vulnus habebat
tempore leucotoe multarum oblivia fecit
gentis odorifere quam formosissima partu
edidit (illa dea) eurimone. sed postquam filia crevit (leucotoe)
quam mater cunctas tam matrem (leucotoe) filia vicit
rexit achamenias urbes pater orchanus. is que
septimus a prisco numeratur origine belo
Axe sub hesperio sunt pascua solis equorum
ambrosiam (ambrosiam) pro gramine habent. ea fessa diurnis
membra ministeriis nutrit. reparat que labori
dum que ibi quadrupedes celestia pabula carpunt
nox que vicem peragit talamos deus intrat amatos
versus in eurimones faciem genitricis. et inter
bis sex leucotoen (pari) famulas ad lumina (lapadas) cernit
levia versato ducentem stamina fuso
Ergo ubi ceu mater care dedit oscula nate
Res ait archana est. famule discedite: neve
eripite arbitrium matri (meum) secreta loquendi.
paruerant. thalamo que deus sine teste relicto
Ille ego sum dixit qui longum metior annum
omnia qui video. per quem videt omnia tellus
mundi oculus. mihi crede places. pavet illa metu que
Et colus et fusus digitis cecidere remissis
Ipse timor decuit (leucotoen): nec longius ille moratus
In veram faciem redit solitum que nitorem.
at virgo quamvis inopino territa visu
victa nitore dei. posita vim passa querela est.

De sole amante leucothoen mutatam in thuream virgam

Eoe dicitur aurora que fuit mater circes

Sol oblitus plurimarum propter unam

Juppiter — perseum
perseus — belum
belus — abantem
abas — acrisium
acrisius — danem parem
dane — perseum
perseus — achimenium
achimenius — orchanum
orchanus — leucotoen parem
genuit

Sol mutatus adiuit leucothoen

[...]eos pro[...]le. et sac[...]
[...]itus ipsum dicitur
[...] sigre ornamentum
[...]us illud cum est ar[...]
[...]amentum sed alt[...]
[...]t non erit dum
[...]rme. ut pallium
[...]ret istum

Inuidit clitie. nec enim moderatus in illa
Solis amor fuerat. stimulataque pelicis ira
Wlgat adulterium. diffamatumque parenti
Indicat; ille ferox inmansuetusque precantem
Tendentemque manus ad lumina solis. et ille (phebus)
Vim tulit inuite dicentem. defodit alta
Crudus humo. tumulumque super addit arene
Dissipat hunc radiis hiperione natus. iterque
Dat tibi quo posses defossos promere uultus
Nec tu iam poteras enectum pondere terre
Tollere nimpha caput. corpusque exangue iacebas
Non illo fertur uolucrum moderator equorum
Post fetonteos uidisse dolentius ignes.
Ille quidem gelidos radiorum uiribus artus
Si queat in uiuum temptat reuocare calorem
Sed quoniam tantis fatum conatibus obstat
Nectare odorato spargit corpusque locumque
Multaque perquestus tangens tamen ethera dixit;
Protinus imbutum celesti nectare corpus
Delicuit. terramque suo madefecit odore
Virgaque per glebas sensim radicibus actis (gleba a globus est dicta ...)
Turea surrexit. tumulumque cacumine rupit

De Clitie mutata in florem solsequium

At clitien. quamuis amor excusare dolorem
Indiciumque dolor poterat. non amplius auctor
Lucis adiit. venerisque modum sibi fecit in illa.
Tabuit ex illo dementer amoribus usa
Nimpharum impatiens. et sub ioue nocte dieque
Sedit humo nuda. nudis incompta capillis
Perque nouem luces expers vndeque tibique
Rore mero lacrimisque suis ieiunia pauit
Nec se mouit humo. tantum spectabat euntis
Ora dei. uultusque suos flectebat ad illum.
Membra ferunt hesisse solo. partemque coloris
Luridus exangues pallor conuertit in herbas
Est in parte rubor. violeque simillimus ora
Flos tegit. illa suum quamuis radice tenetur
Vertitur ad solem. mutataque seruat amorem

Tercia soror Alcithoe narrat de fonte Salmacis

Dixerat. et factum mirabile ceperat aures
Pars fieri potuisse negat. pars omnia veros
Posse deos memorant. sed non est bachus in illis (quia eum odio habebant)

Poscitur alcithoe postquam siluere sorores
Que radio stantis percurrens stamina tele
Vulgatos taceo dixit pastoris amores
Daphnidis ydei quem nimphe pelicis ira
Contulit in saxum. tantum dolor urit amantes;
Nec loquar ut quondam nature iure nouato
Ambiguus fuerit modo vir modo femina sython;
Te quoque nunc adamas quondam fidissime paruo
Celmi ioui; largoque satos curetas ab imbri;
Et crocon in paruos versum cum salmace flores
Pretereo. dulcique animos nouitate tenebo.
Unde sit infamis. quare male fortibus vndis
Salmacis eneruet tactosque remolliat artus
Discite. causa latet. vis est notissima fontis
Mercurio puerum diua et cythereide natum
Naiades ydeis enutriuere sub antris
Cuius erat facies in qua materque paterque
Cognosci possent. nomen quoque traxit ab illis
Is tria cum primum fecit quinquennia montes
Deseruit patrios. ydaque altrice relicta
Ignotis errare locis. ignota videre
Flumina gaudebat studio minuente laborem
Ille etiam licias urbes licieque propinquas
Carras adit. videt hic stagnum lucentis ad imum
Usque solum limphe. non illic canna palustris
Nec steriles vlue. nec acuta cuspide iunci.
Perspicuus liquor est. stagni tamen vltima viuo
Cespite cinguntur. semperque virentibus herbis;
Nimpha colit. sed nec venatibus apta. nec arcus
Flectere que soleat. nec que contendere cursu
Sola que naiadum celeri non nota diane
Sepe suas illi fama est dixisse sorores
Salmaci vel iaculum vel pictas sume faretras
Et tua cum duris venatibus ocia misce
Nec iaculum sumit nec pictas illa faretras
Nec sua cum duris venatibus ocia miscet
Sed modo fonte suo formosos perluit artus

Daphnis fuit pastor troianus qui enoenam duxit in vxorem et illam spreuit. et illa irata mutauit eum in saxum

De sithone qui orauit deos ut posset desinere de vtroque sexu

Siton fuit filius ponti quem apollo mutauit in feminam ut eo liberius vteretur

Celmus fuit nutricius iouis. et cum iuppiter deificatus esset nunciauit ei quod esset mortalis. unde iuppiter iratus mutauit eum in adamantem

Crocus et salmacis fuerunt mutati propterea in flores

De fonte salmacis et hermafrodito.

Sp agas quid utilius. ne filius ire
provocat pigrum. sic qz tibi noceat
luxum cum vener' reliquos gerit alma. sed alma
Et labor affuit. luxus obvie sitat
Nam pesti cunctis reliquos fomenta ministrat
Sed solus in se pullulat omne bonum
absq labore domum qz venus ignea quit
Descendis in fibras serpe' crebro sola.

quidam textus habet cithereius. in idem

ab illo mō vocato

Sepe atharco ducat pectine crines
Et quid se deceat. spectatas consulit undas
Nunc perlucenti circumdata corpus amictu
Mollibus aut foliis aut mollibus incubat herbis
Sepe legit flores. Et tunc quoqz forte legebat
Cum puerum vidit. visumqz optavit habere
Nec tamen ante adiit. et si properabat adire
Quam se composuit. quam circumspexit amictus
Et finxit vultum. et meruit formosa videri
Tum sic orsa loqui. puer o dignissime credi
Esse deus. seu tu deus es potes esse cupido.
Sive es mortalis. qui te genuere beati
Et mater felix et fortunata profecto
Siqua tibi soror est. et que dedit ubera nutrix.
Sed longe cunctis longe qz beatior illa est
Siqua tibi sponsa. siquam dignabere tedam
Hec tibi sive aliqua est mea sit furtiva voluptas
Seu nulla est ego sim. talamumqz ineamus in unum;
Nais ab his tacuit. pueri rubor ora notavit
Nescit quid sit amor. sed erubuisse decebat
Hic color aprista pendentibus arbore malis
Aut ebori tincto est. aut sub candore rubenti
Cum frustra resonant era auxiliaria lune
Poscenti nimphe sine fine sororia saltem
Oscula. iamqz manus ad eburnea colla ferenti
Desinis aut fugio. tecum qz ait ista relinquo;
Salmacis extimuit. loca qz hec tibi libera trado
Hospes ait. simulatqz gradu discedere verso
Tum quoqz respiciens fruticumqz recondita silua
Delituit. flexoqz genu summisit. At ille
Salitet ut vacuus et inobservatus in herbis
Huc it et hinc illuc. et in alludentibus undis.
Summa pedum taloqz tenus vestigia tingit
Nec mora temperie blandarum captus aquarum
Mollia de teneris velamina corpore ponit;
Tum vero stupuit. nudeqz cupidine forme
Salmacis exarsit. flagrant quoqz lumina nimphe

facta matrimonialem

iuvenes verecundia laudamus

Compo

Corrubatio sit' scilicet qui qz videntlunam ec... putantes lunam laborare ... et tympana

Non aliter quam cum puro nitidissimus orbe
Opposita speculi refertur imagine phebus
Vix que moram patitur vix iam sua gaudia differt
Iam cupit amplecti iam se male continet amens
Ille cavis velox applauso corpore palmis
Desilit in latices alternaque brachia ducens
In liquidis translucet aquis ut eburnea siquis
Signa tegat claro vel candida lilia vitro
Vicimus et meus est exclamat nais et omni
Veste procul iacta mediis immittitur undis
Pugnantemque tenet luctantiaque oscula carpit
Subiectatque manum invitaque pectora tangit
Et nunc hac iuvenem nunc circumfunditur illac
Denique nitentem contra elabique volentem
Implicat ut serpens quam regia sustinet ales
Sublimemque rapit pendens caput illa pedesque
Alligat et cauda spatiantes implicat alas
Ut ve solent hederae longos intexere truncos
Utque sub aequoribus deprensum polipus hostem
Continet ex omni dimissis parte flagellis
Perstat atlantiades sperataque gaudia nimphe
Denegat illa premit commissaque corpore toto
Sicut inherebat pugnes licet improbe dixit
Non tamen effugies ita di iubeatis et istum
Nulla dies a me nec me deducat ab isto
Vota suos tetigere deos nam mixta duorum — quod ex duobus factus est unus
Corpora iunguntur faciesque inducitur illis
Una velut siquis conducat cortice ramos
Crescendo iungi pariterque adolescere cernit
Sic ubi complexu coierunt membra tenaci
Nec duo sunt sed forma duplex nec femina dici
Nec puer ut possit neutrumque et utrumque videtur
Ergo ubi se liquidas quo vir descenderat undas
Semimarem fecisse videt mollitaque in illis
Membra manus tendens sed iam non voce virili
Hermafroditus ait nato date munera vestro
Et pater et genitrix amborum nomen habenti
Quisquis in hos fontes vir venerit exeat inde
Semivir et tactis subito mollescat in undis

Herma apud grecos masculus afrodi femina unde hermafroditus vel ita. hic alio nomine dicitur androgeus. dextram mamillam virilem et sinistram muliebrem habens. vel dicitur ab hermes quod est mercurius et afrodita venus quia filius mercurii et veneris. afros grece spuma dicitur

Motus uterque parens nati rata uba biformis biformis
Fecit. et incesto fontem medicamine tinxit
De mineidibus mutatis in vespertiliones
Finis erat dictis et adhuc minieia proles
Urget opus. spernit que deum. festumque (vitupat) prophanat — vergeo .i. simulo
Tympana cum subito non apparentia. raucis
Obstrepuere sonis. et adunco tybia cornu.
Tinnula que era sonant. et olent mirre que croci que
Res que fide maior cepere virescere tele
Inque (tele) edere faciem pendens frondescere vestis
Pars abit in vites. et que modo fila fuerunt
Palmite mutantur. de stamine pampinus exit. — pampinus est folium vitis
Purpura fulgorem pictis accomodat uvis
Iam que dies exactus erat. tempus que subibat
Quod tu nec tenebras nec possis dicere lucem
Sed cum luce tamen dubie confinia noctis
Tecta repente quati. (moueri) pingues que ardere videntur
Lampades. et rutilis collucent ignibus edes
Falsa que seuarum simulacra ululare ferarum
Fumida (nigra) iam dudum latitant per tecta sorores
Diverse que locis ignes ac lumina vitant
Dum que petunt tenebras. parvos membrana per artus
Porrigitur (extenditur). tenues que includunt (girgunt) brachia penne
Nec quam perdiderint veterem ratione figuram
Scire sinunt tenebre. non illas pluma levavit
Sustinuere tamen se perlucentibus alis
Conate que loqui minimam pro (secundum exigentiam) corpore vocem
Emittunt. peragunt que leves stridore querelas
Tecta que non silvas celebrant. luce que perose — mutate sunt in vespertiliones
Nocte volant. sero que tenent a vespere nomen; — que vocantur vespertiliones
De Athamatho thebano et Ino coniuge eius
Tum vero totis bachi memorabile thebis
Numen erat magnas que novi (scilicet ino) matertera vires
Narrat ubique dei. de tot que sororibus expers
Una doloris erat. nisi quem fecere sorores. — scilicet agaue que penteum ...
Aspicit hanc natis thalamo que athamantis habentem
Sublimes animos et alumni numine. iuno.
Nec tulit. et secum; potuit de pelice (scilicet de semele) natus
Vertere meonios pelago que inmergere nautas
Et laceranda sue (agaue) nati (pentei) dare viscera matri
Et triplices operire novis mineidas alis

Nec potuit iuno nisi multos flere dolores
Ia quod michi satis est. hec vna potentia nostra est
Ipse docet quid agam fas est et ab hoste doceri
Quid quod furor valeat penthea cede satis quod
Ac superque ostendit. cur non stimuletur eatque
Per cognata suis exempla furoribus ino;
Est via declivis funesta nubila taxo
Ducit ad infernas per muta silentia sedes
Stix nebulas exalat iners. umbreque recentes
Descendunt illac. simulacraque functa sepulcris
Pallor hiemsque tenet late loca senta; novique
Qua sit iter manes. stigiam quod ducat ad urbem
Ignorant. ubi sit nigri fera regia ditis;
Mille capax aditus et apertas undique portas
Urbs habet. ut que fretum de tota flumina terra
Sic omnes animas locus accipit ille. nec ulli
Exiguus populo est. turbamque accedere sentit
Errant exangues sine corpore et ossibus umbre
Pars que forum celebrant. pars imi tecta tyranni
Pars aliquas artes antique imitamina vite
Exercent. aliquam partem sua pena coercet.
Sustinet ire illuc celesti sede relicta
Tantum odiis ireque dabat saturnia iuno.
Quo simul intrauit sacroque a corpore pressum
Ingemuit limen. tria cerberus extulit ora
Et tres latratus simul edidit. illa sorores
Nocte vocat genitas. grave et ~~inexplicabile~~ implacabile numen
Carceris ante fores clausas adamante sedebant
Deque suis atros pectebant crinibus angues
Quam simul agnorunt inter caliginis umbras
Surrexere dee. sedes scelerata vocatur
Viscera prebebat titius lanianda. novemque
Iugeribus distractus erat. tibi tantale nulle
Deprenduntur aque. queque imminet effugit arbor.
Aut petis aut urges rediturum sisiphe saxum.
Volvitur ixion et se sequiturque fugitque
Molirique suis letum patruelibus ause
Assidue repetunt quas perdant belides undas

De via inferni

Taxus est arbor que in funeribus deferebatur de cuius succo si quis gustavit statim moritur. Est aliter taxus mas. arbor femina taxus

opera illorum sequuntur illos

Juno descendit ad furias

Acheron, flegeton, stix, cocitus: flumina inferni

[illegible]

Quos omnes acie postquam saturnia torua
Vidit et ante omnes yxiona. rursus ab illo
Sisiphon aspiciens. cur hic e fratribus inquit
Perpetuas patitur penas. athamanta superbum
Regia diues habet qui me cum coniuge semper
Spreuit. et exponit causas odij que vie que
Quod velit. quod vellet erat ne regia cadmi
Staret. et in facinus traherent athamanta sorores
Imperium. promissa. preces. confundit in vnum
Sollicitatque deas. sic hec iunone locuta
Tesiphone ut erat canos turbata capillos
Mouit. et obstantes reiecit ab ore colubros
Atque ita non longis opus est ambagibus inquit — Responsio thesiphones
Facta puta quecumque iubes. inamabile regnum
Desere. teque refer celi melioris ad auras.
Leta redit iuno. quam celum intrare volentem parantem
Roratis lustrauit aquis thaumantias iris — que fuit filia thaumantis gigantis
Nec mora thesiphone madefactam sanguine sumit — Preparacio thesiphonis
Importunam facem. fluido que cruore rubentem
Induitur pallam. tortoque incingitur angue
Egreditur que domo. luctus comitatur euntem
Et pauor et terror. trepido que insania vultu;
Limine constiterat. postes tremuisse feruntur — dicitur arbor acer. vnde et impluis acer
Eoly. pallor que fores inficit acernas acernas
Sol que locum fugit. monstris est territa iuno
Territus est athamas. tecto que exire parabant
Obstitit infelix aditum que obsedit herinis thesiphone
Nexa que vipereis distendens brachia nodis
Cesariem excussit. mote sonuere colubre
Pars que iacent humeris. pars circum pectora lapse — sinthesis
Sibila dant. saniem que vomunt linguis que coruscant.
Inde duos mediis abrumpit crinibus angues
Pestifera que manu raptos immisit. at illi
Inoosque sinus athamanteosque pererrant
Inspirant que graues animos. nec vulnera membris
Vlla ferunt. mens est que diros sentiat ictus
Attulerat secum liquidi quoque monstra veneni

Eolus fuit pater athamantis

Thesiphone excussit duos serpentes de capite suo in sinum athamantis. alterum in sinum Inonis. qui non violabant membra. sed mentes per timorem

Euhoe est vox sacrificancium Bache...

Intrassio ...

Aleto quasi furibunda cogitatio
Tesiphone quasi furibunda locutio
Megera quasi furibunda opus
Excitat aleto mentes ad iurgia. solvit
Tesiphone linguam. ad opera fit megera

Cerberus cerberum ab inferis exiit quod spumas super cautes emisit ex quibus nate sunt herbe que dicuntur aconita quasi a caute nata

Oris cerberei spumas et virus echidne
Errores que vagos cecasque oblivia mentis
Et scelus et lacrimas rabiemque et cedis amorem
Omnia trita simul que sanguine mixta recenti (tincta)
Coxerat ere cavo viridi versata cicuta
Dumque pavent illi vertit furiale venenum
Pectus in amborum precordiaque intima movit
Tum face iactata per eundem sepius orbem
Consequitur motos velociter ignibus ignes
Sic victrix iussique potens ad inania magni
Regna redit ditis sumptumque recingitur anguem
Protinus eolides (athamas) media furibundus in aula — Athamas cepit insanire
Clamat io comites his retia tendite silvis
Hic modo cum gemina visa est mihi prole leena
Utque fere (bestie) sequitur vestigia coniugis amens
Deque sinu matris ridentem et parva learchum
Brachia tendentem rapit et bis terque per auras
More rotat funde rigidoque infantia saxo
Discutit ora ferox tum denique concita mater
Seu dolor hoc fecit seu sparsi causa veneni
Exululat passisque fugit male sana capillis
Teque ferens parvum nudis melicerta lacertis
Euhoe bache sonat bachi sub nomine iuno (Euhoe est vox sacrificancium Bacho)
Risit et hos usus prestet tibi dixit alumnus (bachus quem alebat)
Imminet equoribus scopulus pars ima cavatur
Fluctibus et tectas defendit ab imbribus undas
Summa (pars) riget frontemque in apertum porrigit equor
Occupat hunc (scilicet ino) vires insania fecerat ino — Ino cum filio se precipitavit
Seque super pontum nullo tardata timore
Mittit onusque suum percussa recanduit (i. caluit) unda
At venus immerite neptis miserata labores — Ino et melicerta precibus veneris facti sunt dii maris
Sic patruo blandita suo est o numen aquarum
Proxima cui celo cessit neptune potestas
Magna quidem posco sed tu miserere meorum (Intercessio veneris)
Iactari quos cernis in ionio (mari sic dicto) immenso
Et dis adde tuis si qua et mihi gratia ponto
Si tamen in medio quondam concreta profundo
Spuma fui grecumque manet mihi nomen ab illa
Annuit oranti neptunus et abstulit illis
Quod mortale fuit maiestatemque verendam
Imposuit nomenque simul faciemque novavit
Leucothoeque deum cum matre palemona dixit

Scopulus est arduum saxum. ardua et prerupta rupes apta ad frangendum [illegible]

spuma. quia in greco venus dicitur frodissa a frodos quod est spuma

fecit puerum deum et vocavit eum palemona et matrem leucotoen

De duabus thebanis versis in lapides et in aues

Sidonie comites quantum ualuere secute
Signa pedum primo videre nouissima saxo
Nec dubium de morte ratae cadmeida palmis
deplanxere suis sassis cum ueste capillis
Utque parum iuste nimiumque in pelice seue
Invidiam fecere dee. conuicia Juno
Non tulit et faciam vos ipsas maxima dixit
Seuicie monimenta mee. res dicta secuta est
Nam que precipue fuerat pia persequar inquit
In freta reginam. saltumque datura moueri
Haud usquam potuit. scopuloque affixa cohesit
Altera dum solito tentat plangore ferire
pectora. tentatos sensit riguisse lacertos
Illa manus ut forte retenderat in maris undas
Saxea facta manus in easdem porrigitur undas
Huius ut arreptum laniabat uertice crinem
duratos subito digitos in crine videres
Quo cuique in gestu deprensa est hesit in illo
Pars volucres facte que nunc quoque gurgite in illo
Equora distingunt summis cadmeides alis

De discessu cadmi a thebis

Nescit agenorides natam paruumque nepotem
Equoris esse deos. luctu serieque malorum
Victus. et ostentis que plurima viderat exit
Conditor urbe sua. tanquam fortuna locorum
Non sua se premeret. longisque erroribus actus
Contigit illiricos profuga cum coniuge fines
Jamque malis annisque graues dum prima retractant
fata domus releguntque suos sermone labores
Num sacer ille mea traiectus cuspide serpens
Cadmus ait fuerat tum cum sidone profectus
Vipereos sparsi per humum noua semina dentes
Quem si cura deum tam certa vindicat ira
Ipse precor serpens in longam porrigar aluum
Dixit et ut serpens in longam tenditur aluum — cadmus versus in serpentem
durataeque cutis squamas increscere sensit
Nigraque ceruleis variari corpora guttis
In pectusque cadit pronus commixtaque in vnum
paulatim tereti tenuantur acumine crura
Brachia iam restant. que restant brachia tendit
Et lacrimis per adhuc humana fluentibus ora
Accede o coniux accede miserrima dixit
Dumque aliquid superest de me. me tange manumque
Accipe dum manus est. dum non totum occupat anguis
Ille quidem uult plura loqui sed lingua repente — cadmus desiit loqui

In partes est fissa duas. nec verba loqui
Sufficiunt. quotiens que aliquos parat edere questus
Sibilat. hanc illi vocem natura reliquit
Nuda manu feriens exclamat pectora coniunx
Cadme mane. et te infelix his exue monstris
Cadme quid hoc. ubi pes ubi sunt humerique manusque
Et color et facies. et dum loquor omnia. cur non
Me quoque celestes in eundem vertitis anguem
Dixerat. ille sue lambebat coniugis ora
Inque sinus caros veluti cognosceret ibat
Et dabat amplexus assuetaque colla petebat. Quisque
Quisquis adest. aderant comites. terrentur. at illa
Lubrica permulcet cristati colla draconis
Et subito duo sunt. iunctoque volumine serpunt
Donec in oppositi nemoris subiere latebras
Nunc quoque nec fugiunt hominem nec vulnere ledunt
Quodque prius fuerint placidi meminere dracones
Sed tamen ambobus verse solatia forme
Magna nepos dederat. quem debellata colebat
India. quem positis celebrabat Achaia templis
Solus Abantiades ab origine cretus eadem
Acrisius superest. qui menibus arceat urbis
Argolice. contraque deum ferat arma. genusque
Non putat esse deum. neque enim Iovis esse putabat
Persea. quem pluvio Danae conceperat auro;
Mox tamen Acrisium tanta est presentia veri
Tam violasse deum. quam non agnosse nepotem
Penitet. impositus iam celo est alter. et alter
Viperei referens spolium memorabile monstri
Aera carpebat tenerum stridentibus alis
Cumque super Libicas victor penderet arenas
Gorgonei capitis gutte cecidere cruente
Quas humus exceptas varios animavit in angues
Unde frequens illa est infestaque terra colubris
Inde per immensum ventis discordibus actus
Nunc huc nunc illuc exemplo nubis aquose
Fertur. et ex alto seductas equore longe
Despectat terras. totumque supervolat orbem
Ter gelidas arctos. ter cancri brachia vidit
Sepe sub occasus sepe est ablatus in ortus
Iamque cadente die veritus se credere nocti
Constitit Hesperio regis Atlantis in orbe
Exiguamque petit requiem dum lucifer ignes

Questio ermiones de viro suo cadmo mutato in serpentem

Incipit fabula de perseo
Linceus pater fuit huius acrisii. hynachus pater fuit agenoris et abantis. agenor pater fuit cadmi qui habuit uxorem hermionem filias ynonem semelen agauen et autonoem. acrisius fuit filius abantis et iste acrisius fuit cretus id est creatus ab eadem origine
Iuppiter descendens in domum acrisii ad modum pluvie auree que custodes auro corrupit

Perseus

Quod perseus peragrato orbe volando devenit ad hospicium athlantis qui eum non recepit

Euocet auore. cursus aurora diurnos
Hic hoim cunctis ingenti corpore prestans
Iapetionides atlas fuit. ultima tellus
Rege sub hoc et pontus erat. qui solis anelis
Equora subdit equis. et fessos excipit axes
Mille greges illi. totidem q armenta p herbas
Errabant. et humu vicinia nulla pmebat
Arboree frondes auro radiante nitentes
Ex auro ramos ex auro poma ferebant
Hospes ait pseus illi. seu gla tangit
Te gnis magni. gnis michi iuppi auctor est
Siue es mirator reru. mirabere nras
Hospicium requiez q peto memor ille vetuste
Sortis erat. themis hanc dederat parnasia sorte — vaticiniu themidos
Tempus atlas veniet tua quo spoliabi auro
Arbor. et huc prede titulu ioue nat hebit
Id metuens solidis pomaria clauserat atlas
Montibus. et vasto dederat seruanda draconi — quem hercules interfecit et mala abstulit
Arcebat q suis externos finibus omnes
Huic quoq vade pcul. ne longe gla reru
Quam mentiris ait. longe tibi iuppi absit
Vim q minis addit. manibus q repellere tentat
Cunctantem et placidis miscentem fortia dictis
Viribus inferior. quis eni par eet atlantis
Viribus. at quoniam paru tibi gla nra est — p pseus inuit athlatez
Accipe munus ait. leua q a parte meduse
Ipse retro uersus squalentia ptulit ora
Quantus erat mons factus atlas iam barba comeq
In siluas abeunt. iuga sunt humi q manus q
Quod caput ante fuit summo est in monte cacumen
Ossa lapis fiunt. tum partes altus in omnes
Creuit in inmensu. sic dii statuistis. et omne
Cum tot sideribus celum requieuit in illo

Qu perseus venit ad littus cephei et quo vicit filia regis et liberauit eam

Clauserat hypotades eterno carcere ventos — Eolus fuit filius hipot
Admonitor q opum celo clarissimus alto
Lucifer ortus erat. pennis ligat ille resumptis
Parte abutraq pedes. telo q accingitur unco — sic arpe cum qua interfecit medusam
Et liquidum motis talaribus aera findit
Gentibus innumeris circum q infra q relictis — circu a dextra et sinistra
Ethiopum populos cepheaque conspicit arua
Illic inmeritam matris pendere lingue
Andromedam penas iniustus iusserat hamon

Mater andromade casiopea fuit que se ptulit se marinis deabus in pulcritudine. dee fecerunt magnam inundacionem in terra illa. et iuppiter ut cessaret illa inundacio in responso dedit q andromeda deuoranda belue marine alligaretur scopulis

quam simul ad duras religatā brachia cautes
vidit abantiades. nisi q̄ leuis aura capillos
mouerāt. et tepido manabāt lumina fletu
marmoreū ratus eēt opus; trahit inscius ignes
et stupet. et vise correptus imagine forme
pene suas quatere est oblitus in aere pennas
vt stetit o dixit non istis digna cathenis
Sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes
pande requirenti nomē t̄re q₃ tuum q₃
et cur vincla geras; p̄mo silet illa. nec audet
appellare virū v̄go. manibus q₃ modestos
celasset uultus si non religata fuisset
lumina quod potuit lacrimis impleuit abortis
Sepius instanti sua ne delicta fateri
nolle videretur. nomē t̄re q₃ suum q₃
quanta q₃ mat̄ne fuerit fiducia forme
Indicat et non dū meīoratis omnibꝫ. vnda
insonuit. veniens q₃ īmenso belua ponto
imminet. et latum sub pectore possidet equor
Conclamat uirgo. genitor lugubris et vna
mat̄ adest. ambo miseri. sed iustius illa
nec secum auxiliū sed dignos t̄pore fletus
plangore q₃ ferunt. uicto q₃ in corpe adherent
Cum sic hospes ait. lacrimarū longa manere
tempora vos poterūt perseus ioue natꝰ et illa
quam clausam impleuit fecundo iuppit̄ auro
Gorgonis anguicome p̄seus supator. et alis
ethereas ausus iactatis ire per auras
preferrer cunctis. certe gener. addere tantis
dotibus et meritū. faueant mō numina. tento.
vt mea sit seruata mea virtute paciscor
accipiunt legem quis enī dubitaret. et orant
promittunt q₃ sup̄. regnū dotale parentes
Ecce velut nauis prefixo concita rostro
Sulcat aquas iuuenū sudantibus acta lacertis
Sic fera dimotis impulsu pectoris vndis
Tantum aberat scopulis q̄ntū balearica torto
funda potest plumbo medii transmittere celi
Cum subito iuuenis pedibus tellure repulsa

Marginal glosses: ad opꝰ bonū hoīa fecunda ē; hāc co si peterē p̄seus ioue natꝰ et a[...]; paranomeon; et perseus exarsit in uirgine illa; et uirgo mani[...] celauit se perseo; q̄ mundat se agnitate a pluritate; d pug̃ persei cū belua; arcus flecto voluo mitto iacto

Arduus in nubes abiit. ut in equore summo
Umbra uiri visa est. visam fera seuit in umbram
Ut que iouis prepes uacuo cum vidit in aruo — comparatio
Prebentem febo liuentia terga draconem
Occupat aduersum neu seua retorqueat ora
Squamigeris auidos figit ceruicibus vngues
Sic celeri missus preceps per inane uolatu
Terga fere pressit. dextro que frementis in armo
Inachides ferrum curuo tenus abdidit hamo
Vulnere lesa graui modo se sublimis in auras
Attollit. modo subdit aquis. modo more ferocis
Versat apri quem turba canum circumsona terret
Ille auidos morsus uelocibus effugit alis
Qua que patet nunc terga cauis super obsita conchis
Nunc laterum costas. nunc qua tenuissima cauda
Desinit in piscem falcato uulnerat ense
Belua puniceo mixtos cum sanguine fluctus
Ore uomit. maduere graues aspergine penne
Nec bibulis vltra perseus talaribus ausus
Credere. conspexit scopulum. qui vertice summo
Stantibus extat aquis. opitur ab equore moto
Nixus eo. rupis que tenens iuga prima sinistra
Ter quater exegit repetita per ilia ferrum
Litora cum plausu clamor superas que deorum — De gaudio hito de
Impleuere domos. gaudent generum que salutant — victoria persei
Auxilium que domus saluatorem que fatentur
Casiope cepheus que pater. resoluta cathenis
Incedit uirgo precium que et causa laboris
Ipse manus hausta victrices abluit unda
Anguiferum que caput dura ne ledat arena
Mollit humum foliis. natas que sub equore virgas
Sternit. et inponit phorcinidos ora meduse
Virga recens bibula que etiam nunc uiua medulla
Vim rapuit monstri. tactu que induruit huius
Percepit que nouum ramis in fronde rigorem
At pelagi nimphe factum mirabile temptant
Pluribus in virgis. et idem contingere gaudent
Semina que ex illis iterant iactata per undas
Nunc quoque coralliis eadem natura remansit
Duriciam tacto capiant ut ab aere. quodque
Vimen in equore erat. fiet super equora saxum
Dis tribus ille focos totidem de cespite ponit — De sacrificiis factis a
Leuum mercurio. dextrum tibi bellica uirgo — perseo post victoriam
et de nuptiis celebratis
post sacrificia

mo sacrificij — dea iouis media est. mactatur uacca minerue (palladi)
Alipedi uitulus. taurus tibi summe deorum
Protinus andromeden et tanti premia facti
Indotata (perseus) rapit. tedas himeneus amorque
Precutiunt. largis satiantur odoribus ignes
Sertaque dependent tectis. atque lire
Tibiaque et cantus animi felicia leti
Argumenta sonant. reseratis aurea ualuis
Atria tota patent pulcroque instructa paratu
Cephenii (illius) proceres ineunt conuiuia regis
Postquam epulis functi generosi munere bachi
Diffudere animos. cultusque genusque locorum
Querit abanciades moresque animumque uirorum
Narrat lincides querenti protinus unus
Que simul edocuit. nunc o fortissime dixit
Fare precor perseu. quanta uirtute quibusque
Artibus abstulerit crinita (serpentibus) draconibus ora — sententia serpentes in capite gerebat
Narrat agenorides (perseus) gelido sub atlante iacentem — recitatio persei de medussa
Esse locum solide tutum munimine molis
Cuius in introitu geminas habitasse sorores — Geminas narrat. tunc tacet quas postea dicet cunale et stemo sorores meduse unum oculum habebant. quem cum una sororum tradebat alteri perseus eum surripuit
Phorcidas. unius sortitas luminis usum
Id se sollerti furtim dum traditur astu
Supposita cepisse manu. perque abdita longe
Deuiaque et siluis horrentia saxa fragosis
Gorgoneas tetigisse domos. passimque per agros
Perque uias uidisse hominum simulacra ferarum
In silicem ex ipsis uisa conuersa medusa
Sed tamen horrende clipei quod leua gerebat
Ere repercusso formam uidisse meduse
Dumque grauis somnus colubrosque ipsamque tenebat
Eripuisse caput collo. pennisque fugacem
Pegason et fontes matris de sangne natos — pegasus fuit equus qui natus est de [illegible] una gutta sanguinis que cecidit de capite meduse. qui cum athenas [illegible] fuit [illegible] et ex illa fissione natus est fons caballinus quem [illegible] appellabant poete [illegible] dicentes [illegible]
Addidit. et longi non falsa pericula cursus
Que freta quas terras sub se uidisset ab alto
Et que iactatis tetigisset sidera pennis
Ante expectatum tacuit. tamen excipit unus
Ex numero procerum. querens cur sola sororum
Gesserit alternis immixtos crinibus angues
Hospes ait quoniam scitaris digna relatu — que sola medussa habuit tales crines
Accipe quesiti causam. clarissima forma
Multorumque fuit spes inuidiosa procorum
Illa. nec in tota conspectior ulla capillis
Pars fuit. inueni qui se uidisse referrent

Left margin glosses: sorores habuit duas stenno cunale et medusam; gorgones dicebantur gorgones i. dictis [illegible] ferarum

Hanc pelagi rector templo uitiasse mineruae
dicitur. auersa est et castos egide uultus
Nata iouis texit. neue hoc impune fuisset
Gorgoneum crinem turpes mutauit in idros
Nunc quoque ut attonitos formidine terreat hostes
pectore in aduerso quos fecit sustinet angues

cephenum pro cephenorum

De pugna persei et cephenorum pro Andromeda

Dumque ea cephenum medio danaeius heros
Agmine commemorat. fremitu regalia turbe
Atria complentur. nec coniugalia festa
Qui canat est clamor. sed qui fera nunciet arma.
Inque repentinos conuiuia uersa tumultus
Assimilare freto possis. quod seua quietum
Ventorum rabies motis exasperat undis
Primus in his phineus belli temerarius auctor
Fraxineam quatiens erate cuspidis hastam
En ait en adsum precepte coniugis ultor
Nec mihi te penne. nec falsum uersus in aurum
Iuppiter eripiet. conanti mittere cepheus
Quid facis exclamat. que te germane furentem
Mens tulit in facinus. meritis ne hec gratia tantis
Redditur. hac uitam seruatam dote rependis.
Quam tibi non perseus. uerum si queris ademit.
Sed graue nereidum numen. sed corniger hamon
Sed que uisceribus ueniebat belua ponti
Exaturanda meis. illo tibi tempore rapta est
Quo peritura fuit. nisi si crudelis id ipsum
Exigis ut pereat. luctu que leuabere nostro
Scilicet haud satis est quod te spectante reuincta est
Et nullam quod opem patruus sponsusue tulisti.
Insuper a quoquam quod sit seruata dolebis
Premiaque eripies: que si tibi magna uidentur
Ex illis scopulis ubi erant affixa petisses.
Nunc sine qui petiit. per quem hec non orba senectus est
Ferre. quod et meritis et uoce est pactus. eumque
Non tibi sed certe prelatum intellige morti
Ille nihil contra. sed et hunc et persea uultu
Alterno spectans. petat hunc. ignorat an illum
Cunctatusque diu. contortam uiribus hastam
Quantas ira dabat. nequicquam in persea misit.
Astitit illa thoro. stratis tum denique perseus
Exiluit. telo que ferox inimica remisso
Pectora rupisset. nisi post altaria phineus
Isset. et indignum scelerato profuit ara

Thorus non debet esse lectus set pro eo qui solet esse de lignis sicut est in expeditione

quia in thoris discumbebant

fraxinus a fragus

ut ita cognosceret danem

dos est donatio que datur a marito qui nubit ei. parafernum quod datur ei ab amicis hic dos non capitur

quia magno precio se expesuit

fronte tam recti non irrita cuspis adhesit
Qui postquam cecidit. ferrum quoque osse reuulsum est
Calcitrat. et positas aspergit sanguine mensas
Tum uero indomitas ardescit uulgus in iras — ante ardebant sed non sic
Tela quoque coniciunt. et sunt qui cephea dicunt
Cum genero debere mori. sed limine tecti
Exierat cepheus. testatus ius quoque fidem quoque — iuppiter et iuno sunt dii hospitii
Hospitii quoque deos ea se prohibente moueri;
Bellica pallas adest et protegit egide fratrem — scilicet deo
Datque animos. erat indus athis quem flumine gange
Edita limnate uitreis peperisse sub undis
Creditur. egregiusque forma. quam diuite cultu
Augebat. bis adhuc octonis integer annis — q.d. adhuc non habebat xvi annos completos
Indutus clamidem tiriam. quam limbus obibat
Aureus. ornabant aurata monilia collum
Et madidos mirra curuum crinale capillos — Mirra est arbor que greci smirna dicunt cuius uirgulta arabes excitant ut melius pullulat et fructificent
Ille quidem iaculo quamuis distantia misso
Figere doctus erat. sed tendere doctior arcus
Tum quoque lenta manu flectentem cornua perseus
Stipite qui media positus fumabat in ara
Perculit. et fractis confudit in ossibus ora;
Hunc ubi laudatos iactantem in sanguine uultus
Assirius uidit lycabas iunctissimus illi
Et comes. et ueri non dissimulator amoris
Postquam exalantem sub acerbo uulnere uitam
Deplorauit athin. quos ille tetenderat arcus
Arripit. et mecum tibi sint certamina dixit
Non longum pueri fato letabere. quo plus
Inuidie quam laudis habes. hec omnia non dum
Dixerat. emicuit neruo penetrabile telum
Uitatumque tamen sinuosa ueste pependit
Uertit in hunc harpem spectatam cede meduse
Acrisioniades. adigitque in pectus. at ille
Iam moriens oculis sub nocte natantibus atra
Circumspexit athin. seque inclinauit ad illum
Et tulit ad manes iuncte solacia mortis. — Sicut cari iuncti in uita ita in morte
Ecce sienites genitus metione phorbas
Et libis amphimedon auidi committere pugnam
Sanguine quo late tellus madefacta tepebat
Conciderant lapsi. surgentibus obstitit ensis
Alterius costis iugulo phorbantis adactus;
At non actoriden erithum. cui lata bipennis
Telum erat. admoto perseus petit ense. sed altus

Extantem signis multeque in pondere masse
Ingentem manibus tollit cratera duabus
Infligitque viro. rutilum vomit ille cruorem
Et resupinus humum moribundo vertice pulsat
Inde semiramio polydemona sanguine cretum
Caucasiumque abarin. sperchiade que lictum
Intonsumque comas elicem. phlegiam que clytum que
Sternit. et adstructos morientum calcat acervos
Nec phineus ausus concurrere comminus hosti
Intorquet iaculum quod detulit error in idam
Expertem frustra belli et neutra arma secutum
Ille tuens oculis immitem phinea torvis
Quandoquidem in partes ait abstrahor. accipe phineu
Quem fecisti hostem. pensa que hoc vulnere vulnus
Iam que remissurus tractum de corpore telum
Sanguine defectos cecidit collapsus in artus
Hic quoque cephenum post regem primus odites
Ense iacet climeni. protenora percutit hypseus
Hypsea lincides. Fuit et grandevus in illis
Emathion equi cultor timidus que deorum
Qui quoniam prohibent anni bellare. loquendo
Pugnat. et incessit. scelerata que devovet arma
Huic cromus amplexo tremulis altaria palmis
Decutit ense caput quod protinus incidit are.
Atque ibi semianimis verba execrantia lingua
Edidit. et medios animam expiravit in ignes
Hinc gemini fratres broteas et cestibus hamon
Invicti. vinci si possent cestibus enses
Phinea cecidere manu / cereris que sacerdos
Amphicus albenti velatus tempora vitta
Tu quoque iapetide non hos adhibendus ad usus
Sed qui pacis opus citharam cum voce moveres
Iussus eras celebrare dapes. festum que canendo.
Quem procul astantem plectrum que imbelle tenentem
Petalus irridens stigiis cane cetera dixit
Manibus. et sevum mucronem tempore figit
Concidit. et digitis morientibus ille retentat
Fila lire. casu que fuit miserabile carmen
Nec sinit hunc impune ferox cecidisse licormas
Rapta que de dextro robusta repagula poste
Ossibus inlisit medie cervicis. at ille
Procubuit terre mactati more iuvenci
Demere temptabat levi quoque robora postis

Marginal glosses:

qua multa massa argenti
Crater crateris ma[sculini] g[eneris] vinarium
abaris
illum hominem. Error dicit quia non credidit cum percutere
defectos in duabus ... invenitur. ... et passiva. Nam defectus ... patior ... defectos a defitio ...
de vovere ... mal... ...
protheas
Cestus ... a ced... cedis ... est corium ... cum plumbo insutus quo manus suas pugiles inmuniunt. vel baculus pugi... et gravatur arma pugil... dicitur cestus
levi .i. sinistri postis

Cynpheus pelates tentanti dextera fixa est — Cinphe locus est in egypto
Cuspide marmoride corithi ligno que cohesit
Herenti latus hausit abas. nec corruit ille
Sed retinente manu moriens de poste pependit;
Sternitur et menaleus perseia castra secutus
Et nasamoniaci dorilas ditissimus agri. — Nasamones populi sirtes
Diues agri dorilas. quo non possederat alter
Latius. aut totidem tollebat turis aceruos
Huius in obliquo missum stetit inguine ferrum
Letifer ille locus. quem postquam uulneris auctor
Singultantem animam et uersantem lumina uidit
Bactreus altyoneus hoc quod premis inquit habeto
De tot agris terre. corpus que exangue reliquit
Torquet in hunc hastam calido de uulnere raptam
Vltor abantiades. media que nare recepta
Ceruice exacta est. in partes que eminet ambas;
Dum que manum fortuna iuuat clytium daninque
Matre satos una diuerso uulnere fudit.
Nam clytii putrum que graui librata lacerto
Fraxinus acta femur. iaculum danis ore momordit;
Occidit et celodon mendesius. occidit astreus
Matre palestina dubio genitore creatus
Ethyon que sagax quondam uentura uidere
Tunc aue deceptus falsa. regis que toactes
Armiger. et ceso genitore infamis agirtes
Plus tamen exhausto superest. namque omnibus unum
Opprimere est animus. coniurata que undique pugnant
Agmina pro causa uictum impugnante fidem que
Hac pro parte socer frustra pius. et noua coniunx
Cum genitrice fauent ululatu que atria complent
Sed sonus armorum superat gemitus que cadentum:
Pollutos que simul multo bellona penates
Sanguine perfundit. renouata prelia miscet
Circueunt unum phineus et mille secuti
Phinea. tela uolant hyberna grandine plura
Preter utrumque latus. preter que et lumen et aures
Applicat hic humeros ad magne saxa columne
Tuta que terga gerens aduersa que in agmina uersus
Sustinet instantes. instabat parte sinistra
Caonius molpeus. dextra nabateus ethemon
Tigris ut auditis diuersa ualle duorum
Extimulata fame. mugitibus armentorum

Nescit utro potius ruat et ruere ardet utroque
Sic dubius perseus dextra leva ne feratur
Molphea traiecti summovit vulnere cruris
Contentusque fuga est neque enim dat tempus ethemon
Sed furit et cupiens alto dare vulnera collo
Non circumspectis exactum viribus ensem
Fregit et extrema percussa parte columne
Lamina dissiluit dominique gutture fixa est
Non tamen ad letum causas satis illa valentes
Plaga dedit. trepidum perseus et inertia frustra
Brachia tendentem cyllenide confodit harpe;
Verum ubi virtutem turbe succumbere vidit
Auxilium perseus quoniam sic cogitis ipsi
Dixit ab hoste petam. vultus advertite vestros
Siquis amicus adest. et gorgonis extulit ora;
Quere alium. tua quem moveant miracula dixit
Thessalus. utque manu iaculum fatale parabat
Mittere. in hoc hesit signum de marmore gestu;
Proximus huic amphyx animi plenissima magni
Pectora lincide gladio petit. inque petendo
Dextera diriguit. nec citra mota nec ultra est;
At nileus qui se genitum septemplice nilo
Ementitus erat. clipeo quoque flumina septem
Argento partim. partim celaverat auro
Aspice ait perseu nostre primordia gentis
Magna feres tacitas solacia mortis ad umbras
A tanto cecidisse viro. pars ultima vocis
In medio suppressa sono est. adaperta velle
Ora loqui credas nec sunt ea pervia verbis;
Increpat hos vitio que animi non viribus inquit
Gorgoneis torpetis erix. incurrite mecum
Et prosternite humi iuvenem magica arma moventem
Incursurus erat. tenuit vestigia tellus
Immotusque silet. armataque mansit imago;
Hi tamen ex merito penas subiere. sed unus
Miles erat persei: pro quo dum pugnat aconteus
Gorgone conspecta saxo concrevit aborto;
Quem ratus astyages etiam nunc vivere longo
Ense ferit. sonuit tinnitibus ensis acutis;
Dum stupet astyages naturam traxit eandem
Marmoreoque manet vultus mirantis in ore;

Nomina longa mora est media de plebe uirorum
Dicere. bis centum restabant corpora pugne
Gorgone bis centum riguerunt corpora uisa;
Penitet iniusti nunc deni(que) phinea belli
Sed quid agat simulacra uidet diuersa figuris
Agnoscit(que) suos et nomine quenque uocatum
Poscit opem. credens(que) parum sibi proxima tangit
Corpora. marmor erant. auertitur. atque ita supplex
Confessas(que) manus obliqua(que) brachia tendens
Uincis ait perseu. remoue tua monstra. tue(que)
Saxificos uultus quecun(que) est ea tolle meduse
Tolle precor. non nos odium regni(que) cupido
Compulit ad bellum. pro coniuge mouimus arma
Causa fuit melior meritis tua. tempore nostra.
Non cessisse piget. michi o fortissime preter
Hanc animam concede michi. tua cetera sunto
Talia dicenti. neque eum quem uoce rogabat
Respicere audenti. quid ait timidissime phineu
Et possum tribuisse et magnum est munus inerti
Pone metum. tribuam nullo uiolabere ferro
Quin etiam mansura dabo monumenta per euum
In(que) domo soceri semper spectabere nostri
Ut mea se sponsi soletur imagine coniunx
Dixit. et in partem phorcinida transtulit illam
Ad quam se trepido phineus obuerterat ore
Tum quoque conanti sua uertere lumina ceruix
Diriguit. saxo(que) oculorum induruit humor
Sed tamen os timidum uultus(que) in marmore supplex
Summisse(que) manus. facies(que) obnoxia mansit
Uictor abantiades patrios cum coniuge muros
Intrat. et inmeriti uindex ultor(que) parentis
Aggreditur prothenum. nam fratre per arma fugato
Acrisioneas protheus possederat arces
Sed nec ope armorum nec quam male ceperat arce
Torua colubriferi superauit lumina monstri
Te tamen o parue rector polidecte seriphi
Nec iuuenis uirtus per tot spectata labores
Nec mala mollierant. sed inexorabile durus
Exerces odium. nec iniqua finis in ira est
Detrectas etiam laudes. fictam(que) meduse
Arguis esse necem. dabimus tibi pignora ueri

Interlinear glosses: perseus; caput; partem; protheus; acrisii; rex; perseus; omnes

Marginal glosses:

q.d. causa mea erat melior tempore. quia prius pacta fuit michi quam tibi sed tua fuit melior meritis. quia li berasti eam a belua quod ego non potui facere

De mutatione phinei in lapidem

De reditu persei in patriam

Inmeriti parentis ideo dicit. quia iste acrisius non credidit hunc perseum esse filium iouis. et hac de causa non meruit quod perseus esset ultor et uindex contumelie sue quam protheus frater eius fecerat ei

Acrisius et protheus fratres fuerunt. protheus acrisium a regno expulit. quem perseus in regnum reduxit et protheum in lapidem conuertit

fortitudine regni

Acrisius indignans iouis adulterium cum filia sua dane. eam et filium perseum suum in quadam archa impositos in mare proiecit et ad seriphon insulam deuene runt. ubi polidectus danem in uxorem duxit. perseum huius odio ad me dusam misit ut ibi mortem in curreret quem in saxum muta uit

q.d. ostendam tibi per effectum quod mors meduse non fuit ficta. quia mutabo te in lapidem ut alios

Melpomene carmen invenit. tersicore que
psalterium. sed caliope commenta figurat
historias clio. dat nos herato geometras
Rhetoricos polimnia. comedos que talia ; Urania est que regit astronomiam
~~est urania, est que regit astronomiam~~

De Adventu palladis ad Musas in Elicone(m)

Parate luminibus perseus ait. ora que regis
Ore meduseo silicem sine sanguine fecit
Hactenus aurigene comitem tritonia fratri
Se dedit. inde cava tunditur nube seriphon
deserit. a dextra cythno gyaron que relictis
Quaque super pontum via est brevissima thebas
virgineum que helicona petit. quo monte potita
Constitit. et doctas sic est affata sorores
fama novi fontis nostras pervenit ad aures
dura medusei quem prepetis ungula ~~fecit~~ rupit
Is michi causa vie. volui mirabile factum
Cernere. vidi ipsum materno sanguine nasci
Excipit urania quecumque est. causa videndi
Has tibi diva domos animo est gratissima nostro
vera tamen fama est. et pegasus huius origo
fontis. et ad latices deduxit pallada sacros
Que mirata diu factas pedis ictibus undas
Silvarum lucos circumspicit antiquarum
Antra que et innumeris distinctas floribus herbas
felices que vocat pariter studio que loco que
Mnemonidas. quam sic affata est una sororum
O nisi te virtus opera ad maiora tulisset
In partem ventura chori tritonia nostri
vera refers. merito que probas artem que locum que
Et gratam sortem tute modo simus habemus
Sed vetitum est adeo sceleri nichil. omnia terrent
virgineas mentes. dirus que ante ora pyreneus
vertitur. et nondum tota me mente recepi
Daulia threicio fortea que milite rura
Ceperat ille ferox iniusta que regna tenebat
Templa petebamus parnasia. vidit euntes
Nostra que fallaci veneratus numina vultu
Mnemonides. cognorat enim. consistite. dixit.
Nec dubitate precor tecto grave sidus et imbrem
Imber erat. vitate meo: subiere minores
Sepe casas superi; dictis et tempore mote
Annuimus que viro primas que intravimus edes
Desierant imbres. victo que aquilonibus austro
fusca repurgato fugiebant nubila celo
Impetus ire fuit. claudit sua tecta pyreneus
vim que parat. quam nos sumptis effugimus alis
Ipse secuturo similis fuit. arduus arce

Titonus maritus fuit aurore que filius fuit menon. et iste muse filie fuerunt. et ideo a patre vocantur mnemonides

De pireneo volente violare musas.

Templa febi et bachi que sunt in parnaso

pallas deo que maior ... sus sororibus que est de sapientia ...

boreas ... ab ... et ... celo ...

Quaque via est vobis erit et michi dixit eadem
Seque iacit vecors e summo culmine turris
Et cadit in vultus. discussis ossibus oris
Tundit humum moriens scelerato sanguine tinctam
Musa loquebatur. penne sonuere per auras — De contentione inter musas et pierides
Voxque salutantum ramis veniebat ab altis
Suspicit. et querit lingue tam certa loquentes
Unde sonent. hominemque putat Iove nata locutum
Ales erat numeroque novem sua fata querentes
Institerant ramis imitantes omnia pice — ista mutatio post in fine huius [illegible]
Miranti sic orsa dee dea. nuper et iste
Auxerunt volucrum victe certamine turbam
Pyerus has genuit pelleis dives in arvis
Peonis anippe mater fuit. illa potentem
Lucinam novies. novies paritura vocavit
Intumuit numero stolidarum turba sororum
Perque tot hemonias et per tot achaidas urbes
Huc venit. et tali committit prelia voce
Desinite indoctum vana dulcedine vulgus
Fallere. nobiscum si qua est fiducia vobis
Thespiades certate dee. nec voce nec arte
Vincemur. totidemque sumus. vel cedite victe
Fonte meduseo et hyantea aganippe — aganippe est silva musarum. hyantea a [illegible] valle. dicta a puella ibi sepulta
Vel nos emathiis ad peonas usque nivosas
Cedemus campis. dirimant certamina nimphe
Turpe quidem contendere erat. sed cedere visum
Turpius. electe iurant per flumina nimphe
Factaque de vivo pressere sedilia saxo
Tunc sine sorte prior que se certare professa est
Bella canit superum. falsoque in honore gigantes
Ponit et extenuat magnorum facta deorum
Emissumque ima de sede typhoea terre
Celitibus fecisse metum. cunctosque dedisse
Terga fuge donec fessos egiptia tellus
Ceperit. et septem discretus in hostia nilus
Huc quoque terrigenam venisse typhoea narrat
Et se mentitis superos ~~[illegible]~~ figuris celasse
Duxque gregis dixit fit iuppiter unde recurvis — Iuppiter in arietem
Nunc quoque formatus libis est cum cornibus hamon — apollo in corvum
Delius in corvo est/proles semeleia capro — bachus in caprum
Fele soror phebi./nivea saturnia vacca — diana in cervam / Iuno in vaccam
Pisce venus latuit/cillenius ibidis alis — venus in piscem / mercurius in ciconiam

De cantalena Calliope ad laudem Cereris.

Hactenus ad citharam uocalia mouerat ora
Poscimur aonides. sed forsitan otia non sunt
Nec nostris prebere uacat tibi cantibus aures
. Ne dubita. uestrumque michi refer ordine carmen
Pallas ait. nemorisque leui consedit in umbra
Musa refert. dedimus summam certaminis uni
Surgit et inmissos edera collecta capillos
Calliope. querulas pretentat pollice cordas
Atque hec percussis subiungit carmina neruis;
Prima dedit fruges. alimentaque mitia terris
Prima dedit leges. cereris sunt omnia munus
Prima ceres unco glebam dimouit aratro
Illa canenda michi est utinam modo dicere possim
Carmina digna dee. certe dea carmine digna est
Vasta giganteis iniecta est insula membris
Trinacris. et magnis subiectum molibus urget
Sidereas ausum sperare tiphoea sedes
Nititur ille quidem. pugnatque resurgere sepe
Dextra sed ausonio manus est subiecta peloro
Leua pachine tibi lilibeo crura premuntur
Degrauat ethna caput. sub qua resupinus arenas
Eiectat. flammamque fero uomit ore tiphoeus
Sepe remoliri luctatur pondera terre
Oppidaque. et magnos deuoluere corpore montes
Inde tremit tellus et rex pauet ipse silentum
Ne pateat. latoque solum retegatur hiatu
Inmissusque dies trepidantes terreat umbras
Hanc metuens cladem tenebrosa sede tirannus
Exierat. curruque atrorum uectus equorum
Ambibat sicule cautus fundamina terre
Postquam exploratum satis est loca nulla labare
Depositoque metu uidet hunc ericina uagantem
Monte suo residens. natumque amplexa uolucrem
Arma manusque mee. mea nate potentia dixit
Illa quibus superas omnes cape tela cupido
Inque dei pectus celeres molire sagittas
Cui triplicis cessit fortuna nouissima regni
Tu superos. ipsumque iouem. tu numina ponti
Victa domas. ipsumque regit qui numina terre
Tartara quid cessant. cur non matrisque tuumque
Imperium profers. agitur pars tertia mundi
Et tamen in celo quoque iam patientia nostra est.

Vacat imple [...] opportunum uel li[...]

Pluto uulneratur a cupidine

Describit locum

Trinacris uel trinacria dicitur sicilia a tribus [...]

Sicilia sicania eadem [...] a diuersis regibus uocata [...] Nam sicilia a siculo. sicania uero a sicano. [illegible]

Oratio ueneris ad cupidinem

Spernimur. ac mecum uires minuuntur amoris
Pallada non ne uides iaculatricem que dianam
Abscessisse michi? ceteris quoque filia uirgo
Si patiemur erit. nam spes affectat easdem
At tu pro sociis siqua est ea gratia regno
Iunge deam patruo. Dixit uenus ille faretram
Soluit. et arbitrio matris de mille sagittis
Unam seposuit. sed qua nec acutior ulla
Nec (qua) minus incerta est. nec que magis audiat arcum
Opposito que genu curuauit flexile cornu — *pluto vulneratus a cupidine*
Inque cor hamato percussit arundine ditem
Haud procul ethneis lacus est a menibus altus — *describit lacum* — De raptu proserpine
Nomine pergusa. non illo (lacu) plura caister (id est fluuius)
Carmina agnorum labentibus audit in undis.
Silua coronat aquas cingens latus omne. suisque
Frondibus ut uelo febeos summouet ignes
Frigora dant rami. uarios humus humida flores
Perpetuum uer est. quo dum proserpina luco
Ludit. et aut uiolas aut candida lilia carpit
Dumque puellari studio calatos que sinum que
Implet. et equales certat superare legendo
Pene simul uisa est dilecta que rapta diti que
Usque adeo est properatus amor dea territa mesto
Et matrem et comites. sed matrem sepius ore
Clamat. et ut summa uestem laniauit ab ora
Collecti flores tunicis cecidere remissis
Tantaque simplicitas puerilibus affuit annis
Hec quoque uirgineum mouit iactura (florum) dolorem
Raptor agit currus. et nomine quemque uocatos
Exhortatur equos. quorum per colla iubas que
Excutit obscura tinctas ferrugine habenas
Per que lacus altos et olentia sulfure fertur
Stagna palicorum (id est florum) rupta feruentia terra:
Et qua bachiade bimari gens orta (nata) corintho
Inter inequales posuerunt menia portus
Est medium cianes et pisce aretuse — De Ciane
Quod coit angustis inclusum cornibus equor
Hic fuit a cuius stagnum quoque nomine dictum est
Inter sicalidas ciane celeberrima nimfas
Gurgite que medio summa tenus extitit aluo
Agnouit que deam (proserpinam). nec longius ibitis inquit
Non potes inuite cereris gener esse. roganda

[left margin:] inequales dicit quia unus [illegible] saxorum alter planus. quia inter cianen et aretusam ille portus

[right margin:] Iuppiter dicitur genuisse cum ethna vel iuno irata ethnam persequebatur donec petiit auxilium a terra. quam terra recepit et seruauit partum eius donec tempus esset pariendi et terra rupta emisit partum scilicet palicos duos fratres qui solo uisu omnia mutabant vel iuppiter mutauit eos in lacus

Non rapienda fuit. quod si componere magnis
Parva mihi fas est et me dilexit Anyphius (ille fluvius)
Exhortata tamen. nec ut hec exterrita nupsi.
Dixit et in partes diversas brachia tendens
Obstitit. haud ultra tenuit saturnius (pluto) iram
Terribilesque hortatur equos. in gurgitis undas
Contortum valido sceptrum regale lacerto
Condidit. icta viam tellus in tartara fecit
Et pronos currus medio cratere recepit (Crater grece vorago la[tine])
At ciane raptamque deam contemptaque fontis
Iura sui merens. inconsolabile vulnus
Mente gerit tacita. lacrimisque consumitur omnis (tota)
Et quarum fuerat magnum modo numen in illas
Extenuatur aquas. molliri membra videres
Ossa pati flexus. ungues posuisse rigorem
Primaque de tota (ciane) tenuissima queque liquescunt
Cerulei crines. digitique et crura pedesque
Nam brevis in gelidas membris exilibus undas
Transitus est. post hec humeri tergumque latusque
Pectoraque in tenues abeunt evanida rivos
Denique pro vivo vitiatas sanguine venas
Limpha subit. restatque nichil quod prendere possis

De Cerere querente filiam

Interea pavide nequicquam filia matri
Omnibus est terris omni quesita profundo
Illam non udis veniens aurora capillis
Cessantem vidit. non hesperus. illa duabus
Flammiferas pinus manibus succendit ab ethna
Perque pruinosas tulit irrequieta tenebras
Rursus ubi alma dies hebetarat sidera. natam
Solis ab occasu solis querebat ad ortus
Fessa labore sitim conceperat. oraque nulli
Colluerant fontes. cum tectam stramine vidit
Forte casam. parvasque fores pulsavit. at inde
Prodit anus. divamque videt. limphamque rogati
Dulce dedit testa quod coxerat ante polenta (farinam mixtam a[...])

De Stellione

Cum bibit illa datum. duri puer oris et audax
Constitit ante deam. risitque avidamque vocavit
Offensa est. nec adhuc epota parte loquentem
Cum liquido mixta (dicto) perfudit diva polenta
Combibit os maculas. et que modo brachia gessit
Crura gerit. cauda est mutatis addita membris
Inque brevem formam ne sit vis magna nocendi
Contrahitur. parvaque minor mensura lacerta est
Mirantem flentemque et tangere monstra parantem
Fugit anum. latebrasque petit aptumque colori
Nomen habet. variis stellatus corpora guttis

omnia quesita a [...] redolent hanc [...] lavare

Est seges alma ceres. semen proserpina. tellus
pluto quo sponso terra labore parit
Inferior idcirco est luna planeta planetis
quare tartarea fingitur esse dea
per quos fructificat sunt septem grana planete
Ascalaphus quidam philosophator erat

Stellio a stella reptile [...] lacte ad modum stellarum
Stellio morte [...]. hic autem scorpionibus [...] adeo traditur ut viso eo pavore his afficiat et torporem. ut dicit [...]

Quas dea p t'ras et qs errauit undas
Dice longa mora est. querenti defuit orbis
Sicaniam petiit. dum qz omia lustrat eundo
Venit et ad cianen. ea ni mutata fuisset
Omia narrasset. sed os et lingua uolenti
Dicere non aderant. nec q loqueretur habebat
Signa tamen manifesta dedit. notaqz parenti
Illo forte loco delapsam gurgite sacro
Persephones zonam summis ostendit in undis
Quam simul agnouit tamquam tum denique raptam
Sensisset. inornatos laniauit diua capillos
Et repetita suis percussit pectora palmis
Nescit adhuc ubi sit terras tamen increpat omnes
Ingratasqz uocat nec frugum munere dignas
Trinacriam ante alias. in qua uestigia damni
Repperit. ergo illic seua uertentia glebas
Fregit aratra manu. parilique irata colonos
Ruricolasqz boues leto dedit. aruaqz iussit
Fallere depositum. uitiataqz semina fecit
Fertilitas terre latum uulgata per orbem
Sparsa iacet. primis segetes moriuntur in herbis
Et modo sol nimius nimius modo corripit imber
Sideraqz uentiqz nocent. auideqz uolucres
Semina iacta legunt. lolium tribuliqz fatigant
Triticeas messes et inexpugnabile gramen
Tum caput eleis alpheias extulit undis
Rorantesqz comas a fronte remouit ad aures
Atqz ait. o toto quesite uirginis orbe
Et frugum genitrix immensos siste labores
Neue tibi fide uiolenta irascere terre
Terra nichil meruit patuitqz inuita rapine
Nec sum pro patria supplex. huc hospita ueni
Pisa michi patria est et ab elide ducimus ortus
Sicaniam peregrina colo. sed gratior omni
Hec michi terra solo est. hos nunc aretusa penates
Hanc habeo sedem quam tu mitissima serua
Mota loco cur sim. tantiqz per equoris undas
Aduehar ortigiam ueniet narratibus hora
Tempestiua meis. cum tu curaqz leuata
Et uultus melioris eris. michi peruia tellus
Prebet iter subterqz imas ablata cauernas
Hic caput attollo desuetaqz sidera cerno
Ergo dum stigio sub terris gurgite labor
Visa tua est oculis illic proserpina nostris
Illa quidem tristis necdum interrita uultu
Sed regina tamen sed opaci maxima mundi

De terre delente agricultam et boues

Aretusa fuit filia alphei

eleis undis id est aretusa fluminis nascitur apud eleidem ciuitatem

Sed tamen inferni pollens matrona tiranni
Mater ad auditas stupuit ceu saxea voces
attonite que diu similis fuit. ut que dolore
pulsa gravi gravis est amentia: curribus auras
Exit in ethereas. ibi toto nubila vultu
Ante iovem sparsis stetit invidiosa capillis
pro que meo veni supplex tibi iuppiter inquit
Sanguine pro que tuo: si nulla est gratia matris
Nata patrem moveat. (ut non) neu sit tibi cura precamur
(alius) vilior. illius quod nostro est edita partu
En quesita diu tandem michi nata reperta est
Si reperire vocas amittere certius. aut si
Scire ubi sit reperire vocas. quod rapta (sunt) feremus
dum modo reddat eam: neque enim predone marito
filia digna tua. si iam (mea) filia non est
Iuppiter excepit: commune est pignus onus que
Nata michi tecum: sed si modo nomina rebus
Addere vera placet. non hoc iniuria factum
verum amor est: neque enim genus habet ille pudorem (ad pudorem)
Tu modo diva velis. ut desint (omnia) cetera. quantum est (quod multum)
Esse iovis fratrem. quid quod non cetera desunt
Nec cedit nisi (sorte) sorte michi. sed tanta cupido
Si tibi discidii est repetet proserpina celum
lege tamen certa si ~~non~~ nullos contigit illic
ore cibos. nam sic parcarum federe cautum est
Dixerat: at cereri certum est educere natam
Non ita fata sinunt. quoniam ieiunia virgo
Solverat. et cultis dum simplex (proserpina) errat in ortis
puniceum curva decerpserat arbore pomum
Sumpta que pallenti VII de cortice grana
pressserat ore suo: solus que ex omnibus illud
Ascalaphus vidit. quem quondam dicitur orphne
Inter avernales haud ignotissima nimphas
Ex acheronte suo silvis peperisse sub atris
vidit. et indicio reditum crudelis ademit
Ingemuit regina herebi. testem que prophanum
fecit avem sparsum que caput flegetontide limpha
In rostrum et plumas et grandia lumina vertit
Ille sibi ablatus fulvis amicitur ab alis
In que caput crescit. longos que reflectitur ungues
vix que movet natas per inertia brachia pennas
feda que fit volucris venturi nuncia luctus
Ignavus bubo dirum mortalibus omen
Hic tamen indicio penam lingua que videri
Commeruisse potest. vobis acheloides unde (que)

q. d. bene debe[t] velle quia certe quod ceta deficerent in eo ipse meus frater est. et quantum est esse iovis fratrem multum et ... quid quod non sit hoc etiam alia non defi[ciunt]

scilicet quod proserpina comederat septem grana malogranati

De Aschalapho mutato in bubonem

De mutatione Acheloidum in Sirenes

acheloides filie acheloi fluminis que erant in comitatu proserpine

Pluma pedes q3 auiū cū virginis ora geratis
An quia cū legeret u̅nos p̄serpina flores
In comitū n̄ro docte sirenes eratis
q̄lam [proserpinam] postq̄m toto frustra quesistis in orbe
p̄tinus ut u̅ram sentirent equora causam
posse sup fluctus alarū insiste̅ remis
optastis. faciles q3 deos habuistis. ⁊ artus
vidistis v̄ros subitis flauesce̅ pennis
Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
Tantaq3 dos [pulchrido] oris lingue deperderet usum.
virginei vultus. ⁊ vox hūana remansit [vobis]
At medius fr̄is q3 sui meste q3 sororis
Iupp̄r ex equo [legit] voluentē diuidit annū
Nūc dea regnorū numen cōmune duorū
Cum matre est totid̄m. totid̄m cū cōiuge menses
Vertitur extemplo [facies] facies et mentis ⁊ oris
Nam m̄o que pot̄at diti quoq3 mesta videri
Leta dee frons est. ut sol qui tectus aquosis
Nubibus ante fuit victis ubi nubibus exit
Exigit alma ceres nata secura recepta
Que tibi causa fuge cum sis aretusa sacer fons
Conticuere unde. quarū dea [aretusa] sustulit alto
Fonte caput. virides q3 manu siccata capillos
Fluminis alphei ueteres narrauit amores
Pars ego nimfarū que sunt in achaide [grecia] dixit
Vna fui. nec me studiosius alt̄a [aliqua] saltus [siluas]
Legit. nec posuit studiosius alt̄a casses
Sed q̄muis forme nunq̄m m̄ fama petita est
Q̄muis fortis erā formose nomen h̄ebam
Nec mea me facies nimium laudata iuuabat [delectabat]
Qua q3 alie gaude̅ solent. ego rustica [illa forma] dote
Corporis erubui. crimen q3 placere putaui
Lassa reuctebar memini [illo loco] stimphalide silua
Estus erat. magnū q3 labor geminauerat estum
Inuenio sine vertice [virginis] aquas sine murmure euntes
P̄spicuas ad humū. p̄ quas nūabilis alte [profunde]
Calculus omnis erat. quas tu uix ire putares
Cana salicta dabant. nutrita q3 populus unda
Sponte sua natas ripis decliuibus umbras
Accessi. p̄mū q3 pedis uestigia tinxi
Poplite deinde tenus. neq3 eo cōtēta recingor
Mollia q3 impono salici uelamina curue
Nuda q3 mergor aquis. q̄s dū ferio q3 t̄ho q3
Mille modis labens excussa q3 brachia iacto
Nescio quod medio sensi sub gurgite murmur
Territa q3 insisto p̄piori margine fontis

De arbitrio Iouis inter Cerez et pluthonem

De Arethusa et Alpheo

fuit aurū. flore virgo. mare nauta. libros clerico. ce̅te singula quesq3 legit

Qua properas Arethusa suis Alpheus ab undis
Quo properas iterum michi rauco dixerat ore
Sicut eram fugio sine vestibus: altera vestes
Ripa meas habuit. tanto magis instat et ardet
Et quia nuda fui sum visa paratior illi
Sic ego currebam sic me ferus ille premebat
Ut solet accipiter trepidas urgere columbas
Ut fugere accipitrem penna trepidante columbe
Usque sub Orchomenon (montem) Psophida que Cyllenen que
Menaliosque sinus gelidumque Erimanthon et Elin
Currere sustinui / nec me velocior ille
Sed tolerare diu cursus ego viribus impar
Non poteram. longi patiens erat ille laboris
Per tamen et campos per opertos arbore montes
Saxa quoque et rupes et qua via est nulla cucurri
Sol erat a tergo vidi precedere longam
Ante pedes umbram. nisi si timor illa videbat
Sed certe sonitu que pedum terrebat. et ingens
Crinales vittas afflabat anhelitus oris
Fessa labore fuge fer opem deprendimur inquam
Armigere Diana tue. cui sepe dedisti
Ferre tuos arcus inclusaque tela pharetra
Mota dea est spissis que ferens e nubibus unam
Me super iniecit: lustrat caligine tectam
Amnis. et ignarus circumcava nubila querit
Bis que locum quo me dea texerat inscius ambit
Et bis io Arethusa io Arethusa vocavit
Quid michi tunc animi misere fuit. anne quod agne est
Siqua lupos audit circum stabula alta frementes
Aut lepori qui vepre latens hostilia cernit
Ora canum: nullosque audet dare corpore motus
Non tamen abscedit: neque enim vestigia cernit
Longius ulla pedum. servat nubemque locumque
Occupat obsessos sudor michi frigidus artus
Ceruleeque cadunt toto de corpore gutte
Quaque pedem movi manat lacus. eque capillis
Ros cadit. et citius quam nunc tibi facta renarro
In latices mutor. sed enim cognoscit amatas
Amnis aquas. positoque viri quod sumpserat ore
Vertitur in proprias. ut se michi misceat undas.
Delia (diana) rupit humum. cecas que ego mersa cavernis
Advehor Ortigiam (ad illam insulam) que me cognomine dive (asterie)
Grata mee superas eduxit prima sub auras

Ortix grece femininum genus grecia latine dicitur coturnix unde hec ortigia quedam insula

Asterie soror latone cum quadam die legeret flores Iuppiter vidit eam et eam amore arsit. mutavit se in coturnicem ... in aquilam ... asterie de coturnice mutata fuit in insulam que vocatur ortigia

De triptolemo misso a cerere ad reparandam agriculturam

Hac Arethusa tenus. geminos dea fertilis angues
Curribus admovit. frenisque coercuit ora
Et medium celi terreque per aera vecta est
Atque levem currum Tritonida misit in urbem (athenas; palladis)

Triptolemo. partim que rudi data semina iussit
Spargere humo. partim post tempora longa recultae
Iam super europam sublimis et asiam terram
Vectus erat iuvenis. scithicas que advertitur oras
Rex ibi lincus erat. regis subit ille penates
Qua veniat. causamque vie. nomen que rogatus
Et patriam. patria est clare mihi dixit athene
Triptolemus nomen. veni nec puppe per undas
Nec pede per terras. patuit michi pervius ether
Dona fero cereris. latos que sparsa per agros
Frugiferas messes. alimenta que mitia reddant
Barbarus invidit tantique ut muneris auctor
Ipse sit. hospitio recipit. somno que gravatum
Aggreditur ferro. conantem figere pectus
Lincea ceres facit. rursus que per aera iussit
Mopsopium iuvenem sacros agitare iugales.
Finierat doctas e nobis maxima cantus
At nimphe vicisse deas helicona colentes
Concordi dixere sono. convitia victe
Cum facerent. quoniam dixit certamine vobis
Supplicium meruisse parum est. maledicta que culpe
Additis. et non est patientia libera nobis
Ibimus in penas et qua vocat ira loquemur
Rident emathides spernunt que minantia verba
Conate que loqui magno clamore protervas
Intentare manus. pennas exire per ungues
Aspexere suas. operiri brachia plumis
Altera que alterius rigido concrescere rostro
Ora videt. volucres que novas accedere silvis.
Plangere dum que volunt per brachia mota levate
Aere pendebant nemorum convitia pice
Nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit
Rauca que garrulitas studium que immane loquendi

De lincho rege mutato in lincem feram

De pieridibus mutatis in picas

De Aragne litigante cum pallade

Prebuerat dictis tritonia talibus aures
Carmina que aonidum iustam que probaverat iram
Tunc secum. laudare parum est. laudemur et ipse
Numina nec sperni sine pena nostra sinamus
Meonie que animum fatis intendit aragnes
Quam sibi lanifice non cedere laudibus artis
Audierat. non illa loco neque origine gentis
Clara sed arte fuit. pater huic colophonius idmon
Phocaico bibulas tingebat murice lanas
Occiderat mater. sed et hec de plebe suoque
Equa viro fuerat. lidias tamen illa per urbes
Quesierat studio nomen memorabile. quamvis
Orta domo parva. parvis habitabat hipepis
Huius ut aspicerent opus admirabile sepe
Deseruere sui nimphe vineta timoli
Deseruere suas nimphe pactolides undas

Nec factas solū uestes spectare iuuabat
Tum quoqz cū fierent. tantus decor affuit arti
Siue rudem p̄mos lanā glomerabat in orbes
Seu digitis subigebat opus. repetita qz longo
Vellera mollibat nebulas equantia tractu
Siue leui teretem u̗sabat pollice fusum
Seu pingebat acu sarts a pallade doctam pallas
Quod tamen ipa negat. tanta qz offensa magra
Certet ait mecū. nichil est qd' uicta recusem;
Pallas anū simulat. falsos qz in tpra canos
Addit. et infirmos baculo quoqz sustinet artus
Tum sic orsa loqui. non omnia grandior etas
Que fugiamus hr. seris uenit usus ab annis
Consiliū ne sperne meū. tibi fama petatur
Int' mortales faciende maxima lane
Cede dee. ueniam qz tuis temeraria dictis
Supplice uoce roga. ueniā dabit illa roganti;
Aspicit hanc toruis. incepta qz fila relinquit
Vix qz manū retinens confessa qz uultibꝰ iram
Talibus obscurā resecuta est pallada dictis
Mentis inops longa qz uenit confecta senecta
Et nimiū uixisse diu nocet. audiat istas
Siqua tibi nurus est siqua tibi filia uoces
Consilij satis est in me michi. neue monendo
Profecisse putes. eadē est sentia nobis
Cur non ipa uenit. cur hec certamina uitat
Tum dea uenit ait. formā qz remouit anilem
Pallada qz exhibuit. uenerantur numina nimfe
Migdonides qz nurus. sola est non territa uirgo
Sed tamen erubuit. subitus qz inuita notauit
Ora rubor rursus qz euanuit. ut solet aer
Purpureus fieri cum p̄mū aurora mouetur
Et breue post tempus candescere solis ab ortu
Perstat in incepto stolideqz cupidine palme
In sua fata ruit. neqz n iouis nata recusat
Nec monet ulterius. nec iam certamina differt
Haud mora constituūt diuersis partibus ambe
Et gracili geminas intendunt stamine telas
Tela iugo iuncta est. stamen secernit arundo
Inseritur. mediū radius subtegmen acutis
Quod digiti expediunt. atqz int' stamina ductum
Percusso feriunt inserti pectine dentes
Vtraqz festinat. cincte qz ad pectora uestes — Scrolache
Brachia docta mouent studio fallente laborem
Illic et tirium que purpura sensit aenum
Texitur. et tenues parui discriminis umbre
Qualis ab imbre solet percussis solibus arcus
Inficit ingenti longum curuamine celum — ypalage

pecten agit telas. ledes dr. et ob sbit. aur...
... et e pubes pecten et ordo simil'
... textoris radiū. radiū qz, solis
sit qz rote radiis. radiis fit pulue ...

... uestes ... ad ... pectora ...

In quo diuersi niteant cum mille colores
Transitus ipse tamen spectantia lumina fallit
Usque adeo quod tangit idem. tamen ultima distant
Illic et lentum filis immittitur aurum
Et uetus in tela deducitur argumentum
Cecropia pallas scopulum mauortis in arce
Pingit et antiquam de terre nomine litem.
Bis sex celestes medio ioue sedibus altis
Augusta grauitate sedent. sua quemque deorum
Inscribit facies. Iouis est regalis imago
Stare deum pelagi longoque ferire tridente
Aspera saxa facit. medioque e uulnere saxi
Exiluisse ferum quo pignore uendicet urbem
At sibi dat clipeum dat acute cuspidis hastam
Dat galeam capiti. defenditur egide pectus
Percussamque sua simulat de cuspide terram
Edere cum baccis fetum canentis oliue
Mirarique deos. operis uictoria finis.
Ut tamen exemplis intelligat emula laudis
Quod precium speret pro tam furialibus ausis
Quatuor in partes certamina quatuor addit
Clara colore suo breuibus distincta sigillis
Treiciam rodopen habet angulus unus et hemum
Nunc gelidos montes mortalia corpora quondam
Nomina summorum sibi qui tribuere deorum;
Altera pigmee fatum miserabile matris
Pars habet. hanc iuno uictam certamine iussit
Esse gruem populisque suis indicere bellum
Pinxit et antigonen ausam quondam contendere
Cum magni consorte iouis. quam regia iuno
In uolucrem uertit. nec profuit ilion illi
Laomedon ue pater. sumptis quin candida pennis
Ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro
Qui superest solus cinaran habet angulus orbum
Isque gradus templi natarum membra suarum
Amplectens saxoque iacens lacrimasse uidetur
Circuit extremas oleis pacalibus oras
Is modus est operis quod sua facit arbore finem
Meonis elusam designat imagine tauri
Europam. uerum taurum freta uera putares
Ipsa uidebatur terras spectare relictas
Et comites clamare suas. tactumque uereri
Assilientis aque. timidasque reducere plantas.
Fecit et asterien aquila luctante teneri
Fecit olorinis ledam recubare sub alis
Addidit ut satiri celatus imagine pulcram
Iuppiter impleret gemino nicteida fetu
Amphitrion fuerit cum te tirinthia cepit

De tela palladis in qua erat xor anguli quatuor fabularum

De tela Aragnes mutate in araneam?

Aureus ut danen. asopida luserit ignis
Mnemosinen pastor. varius deoida serpens
Te quoque mutatum torvo neptune neptune iuvenco
virgine in eolia posuit. tu visus emipheus
Gignis eolidas aries bisaltida fallis — vel oeliedas
Et te flava comas frugum mitissima mater
Sensit equum. te sensit equum crinita colubris
Mater equi volucris. sensit delphina melanton
Omnibus his faciemque suam faciemque locorum
Reddidit. est illic agrestis imagine febus
Utque modo accipitris pennas. modo terga leonis
Gesserit. ut pastor machareida luserit ysen
Liber ut erigonem falsa deceperit uva
Ut saturnus equo geminum chirona crearit
Ultima pars tele tenui circumdata limbo
Nexilibus flores ederis habet intertextos
Non illud pallas non illud carpere livor
Possit opus. doluit successu flava virago
Et rupit pictas celestia crimina vestes
Ut que citeriaco radium de monte tenebat
Ter quater idmonie frontem percussit aragnes
Non tulit infelix laqueoque animosa ligavit
Guttura. pendentem pallas miserata levavit
Atque ita pende vive quidem pende tamen improba dixit
Lex que eadem pene ne sis secura future
Dicta tuo generi. seris que nepotibus esto
Postea discedens sucis echateidos herbe
Sparsit. et extemplo tristi medicamine tacte
Defluxere come. cum quibus et naris et aures
Fit que caput minimum. toto quoque corpore parva
In latere exiles digiti pro cruribus herent
Cetera venter habet de quo tamen illa remittit
Stamen. et antiquas exercet aranea telas

De latona et niobe uxore amphionis

Lidia tota fremit phrigieque per oppida facti
Rumor it. et magnum sermonibus occupat orbem
Ante suos nyobe thalamos cognoverat illam
Tunc cum meoniam virgo syphilum que colebat
Nec tamen admonita est poena popularis aragnes
Cedere celitibus verbisque minoribus uti
Multa dabant animos. sed enim nec coniugis artes
Nec genus amborum. magni que potentia regni
Sic placuere illi. quamvis hec cuncta placerent
Ut sua progenies. et felicissima matrum
Dicta foret niobe si non sibi visa fuisset
Nam sata tiresia venturi prescia mantho
Per medias fuerat divino concita motu
Vaticinata vias. hismenides ite frequentes
Et date latone latoigenis que duobus
Cum prece thura pia. lauro que innectite crinem

ore meo latona iubet. paretur. et omnes
Tebaides iussis sua tempora frondibus ornant
Thura que dant sanctis et verba precantia flammis;
Ecce venit comitum niobe celeberrima turba
Vestibus intexto frigiis spectabilis auro
Et quantum ira sinit formosa movensque decoro
Cum capite immissos humerum per utrumque capillos
Constitit. utque oculos circumtulit alta superbos
Quis furor auditos inquit preponere visis
Celestes. aut cur colitur latona per aras
Numen adhuc sine thure meum est. michi tantalus auctor
Cui licuit soli superorum tangere mensas
Pleiadum soror est genitrix mea: maximus atlas
Est avus. ethereum qui fert cervicibus axem
Iuppiter alter avus. socero que glorior illo
Me gentes metuunt frigie. me regia cadmi
Sub domina est. fidibusque mei commissa mariti
Menia cum populis a me que viro que reguntur
In quacumque domus adverto lumina parte lare
Immense spectantur opes. accedit eodem
Digna dea facies. huc natas adice septem
Et totidem iuvenes. et mox generos que nurus que
Querite nunc habeat quam nostra superbia causam
Quoque modo audetis genitam titanida ceo
Latonam preferre michi. cui maxima quondam
Exiguam sedem pariture terra negavit
Nec celo nec humo nec aquis dea vestra recepta est
Exul erat mundo. donec miserata vagantem
Hospita tu terris erras. ego dixit in undis
Instabilemque locum delos dedit. illa duorum
Facta parens. uteri pars est hec septima nostri
Sum felix. quis enim neget hoc? felixque manebo
Hoc quoque quis dubitet tutam me copia fecit
Maior sum quam cui possit fortuna nocere
Multaque ut eripiat multo michi plura relinquet
Excessere metum mea iam bona: fingite demi
Huic aliquid populo natorum posse meorum
Non tamen ad numerum redigar spoliata duorum
Ite satis propere sacris. laurumque capillis
Ponite. deponunt et sacra infecta relinquunt
Quodque licet tacito venerantur murmure numen
Latone. turba que quantum distat ab orba
Tantum animosa fui stimulis agitata doloris.
Indignata dea est summoque in vertice cinthi
Talibus est dictis gemina cum prole locuta
En ego vestra parens vobis animosa creatis
Et nisi iunoni nulli cessura dearum
An dea sim dubito. perque omnia secula cultis

Arceor o nati nisi uos succurritis aris
Nec dolor hic solus. diro conuitia facto
Tantalis adiecit. uosque est postponere natis
Ausa suis. et me quod in ipsam decidat orbam
Dixit. et exhibuit linguam scelerata paternam
Adiectura preces erat his latona relatis
Desine phebus ait. pene mora longa querela est
Dixit idem phebe. celerique per aera lapsu
Contigerant tecti cadmeida nubibus arcem
Planus erat lateque patens prope menia campus
Assiduis pulsatus equis. ubi turba rotarum
Duraque mollierat subiectas ungula glebas
Pars ibi de septem genitis amphione fortes
Conscendunt in equos. tiriosque rubentia suco
Terga premunt. auro grauidis moderantur habenis
E quibus ismenos qui matri sarcina quondam
Prima sue fuerat. dum certum flectit in orbem
Quadrupedis cursus spumantiaque ora coercet
Ei mihi conclamat. medioque in pectore fixus
Tela gerit. frenisque manu moriente remissis
In latus a dextro paulatim defluit armo
Proximus audito sonitu faretre per inane
Terga dabat siphilus. ueluti cum prescius imbris
Nube fugit uisa. pendentiaque undique rector
Carbasa deducit. ne qua leuis effluat aura
Frena dabat. tamen hunc non euitabile telum
Consequitur. summaque tremens ceruice sagitta
Hesit. et extabat nudum de gutture ferrum
Ille ut erat curuus procura admissa iubasque
Voluitur. et calido tellurem sanguine fedat
Phedimus infelix. et auiti nominis heres
Tantalus. ut solito finem imposuere labori
Transierant ad opus nitide iuuenile palestre
Et iam contulerant arto luctantia nexu
Pectora pectoribus. contento concita neruo
Sicut erant iuncti traiecit utrunque sagitta
Ingemuere simul. simul incuruata dolore
Membra solo posuere. simul suprema iacentes
Lumina uersarunt. animam simul exalarunt
Aspicit alphenor. laniataque pectora plangens
Euolat. ut gelidos complexibus alleuet artus
Inque pio cadit officio. nam delius illi
Intima fatifero rupit precordia ferro
Quod simul eductum est. pars est pulmonis in hamis
Eruta. cumque anima cruor est effusus in auras
At non intonsum simplex damasitona uulnus

Afflat. ictus erat qua crus esse incipit. et qua
Mollia nervosus facit internodia poples;
Dumque manu temptat trahere exitiabile telum
Altera per iugulum pennis tenus acta sagitta est
Expulit hanc sanguis. seque eiaculatus in altum
Emicat. et longe terebrata prosilit aura
Ultimus ilioneus non profectura precando
Brachia sustulerat. dii que o communiter omnes
Dixerat. ignarus non omnes esse rogandos
Parcite. motus erat cum iam irrevocabile telum
Non fuit. arcitenens. minimo tamen occidit ille
Vulnere. non alte percusso corde sagitta;
Fama mali. populi que dolor. lacrime que suorum
Tam subite matrem certam fecere ruine
Mirantem potuisse irascentemque quod ausi
Hoc essent superi. quod tantum iuris haberent
Nam pater amphion ferro per pectus adacto
Finierat moriens pariter cum luce dolorem
Heu quantum niobe. niobe distabat ab illa
Que modo latois populum summoverat aris
Et mediam tulerat gressus resupina per urbem
Invidiosa suis. at nunc miseranda. vel hosti.
Corporibus gelidis incumbit. et ordine nullo
Oscula dispensat natos suprema per omnes
A quibus ad celum liventia brachia tollens
Pascere crudelis nostro latona dolore
Pascere ait. satiaque meo tua pectora luctu
Cor que ferum satia dixit. per funera septem
Efferor. exulta victrix que inimica triumpha
Cur autem victrix? misere michi plura supersunt
Quam tibi felici. post tot quoque funera vinco;
Dixerat. et sonuit contento nervus ab arcu
Quod preter nioben unam conterruit omnes
Illa malo est audax. stabant cum vestibus atris
Ante rogos fratrum demisso crine sorores
E quibus una trahens herentia viscere tela
Imposito fratri moribunda relanguit ore
Altera solari miseram conata parentem
Conticuit subito. duplicata que pectore toto est
Ora que compressit sibi postquam spiritus ibat.
Hec frustra fugiens collabitur. illa sorori
Immoritur. latet hec. illam trepidare videres;
Sex que datis leto diversa que vulnera passis
Ultima restabat. quam toto corpore mater
Tota veste tegens. unam minimam que relinque
De multis minimam posco clamavit et unam.
Dum que rogat pro qua rogat occidit. orba resedit
Exanimes inter natos natas que virum que
Diriguit que malis. nullos movet aura capillos

In uultu color est sine sangune. lumina mestis
Stant imota genis. nichil est in imagine uiuum
Ipsa quoque interius cum duro lingua palato
Congelat. et uene desistunt posse moueri
Nec flecti ceruix nec brachia reddere gestus
Nec pes ire potest. intra quoque uiscera saxum est
Flet tamen. et ualidi circumdata turbine uenti
In patriam rapta est. ubi fixa cacumine montis
Liquitur. et lacrimis etiam marmora manant
Nunc uero cuncti manifestam numinis iram
Femina uir que timent. cultu que impensius omnes
Magna gemellipare uenerantur numina diue
Ut que fit a facto propiore priora renarrant
E quibus unus ait licie quoque fertilis amnis
Non impune deam ueteres spreuere coloni
Res obscura quidem est ignobilitate uirorum
Mira tamen. uidi presens stagnum que locum que
Prodigio notum. nam me iam grandior euo
Impatiens que uie genitor deducere lectos
Iusserat inde boues. gentis que illius eunti
Ipse ducem dederat. cum quo dum pascua lustro
Ecce lacu medio sacrorum nigra fauilla — fauilla
Ara uetus stabat. tremulis circumdata cannis
Restitit. et pauido faueas michi murmure dixit
Dux meus. et simili faueas michi murmure dixi
Naiadum fauni ne foret tamen ara rogabam
Indigene ne dei. cum talia retulit hospes
Non hac o iuuenis montanum numen in ara est
Illa suam uocat hanc. cui quondam regia coniunx
Orbem interdixit. quam uix erratica delos
Orantem accepit. tunc cum leuis insula nabat
Illic incumbens cum palladis arbore palme
Edidit inuita geminos latona nouerca
Hinc quoque iunonem fugisse puerpera fertur
In que suo portasse sinu duo numina natos
Iam que chimereis cum sol grauis ureret arua
De rusticis mutatis in ranas — Finibus in licie longo dea fessa labore
Sidereo siccata sitim collegit ab estu
Ubera que ebiberant auidi lactantia nati
Forte lacum mediocris aque prospexit in imis
Uallibus. agrestes illic fruticosa legebant
Uimina cum iuncis gratam que paludibus uluam
Accessit. posito que genu tytania terram
Pressit ut hauriret gelidos potura liquores
Rustica turba uetat. dea sic affata uetantes
Quid prohibetis aquas. usus communis aquarum est
Nec solem proprium natura nec aera fecit
Nec tenues undas. ad publica munera ueni
Que tamen ut detis supplex peto. non ego nostros

Abluere hic artus lassata q3 mēbra parabā
Sz releuare sitim · caret os humore loquentis
Et fauces arent vix q3 ē via vocis in illis
Haustus aque m̄ nectar erit · vitā q3 fatebor
Accepisse · simul vitā dederitis in vndis sistole
Hi q3 vos moueat qui nr̄o brachia tendūt
Parua sinu · ꝛ casu tendebat brachia nati
Quē nō blanda dee potuisset vba mouere
Hi tn̄ orantē pstant ꝓhibere · minas q3
Ni pcul abscedat · conuicia q3 insup addunt
Nec satis ē · ipsos · etiā pedib9 q3 manu q3
Turbauere lac9 · imo q3 e gurgite mollē
Huc illuc limū saltu mouere maligno;
Distulit ira sitim neq3 em̄ iā filia cei
Supplicat indignis · n̄ dicē sustinet ultr̄
Vba minora dea · tollēs q3 ad sidea palmas
Etnū stagno dixit uiuatis in isto
Eueniūt optata dee · iuuat ēē sb̄ vndis
Et modo tō caua submgē memb9 palude
Nūc pfre caput · summo in gurgite nare
Sepe sup stagni ripam ꝯsistē · sepe
In gelidos resilire lac9 · s; nūc q3 turpes
Litib9 exercent linguas · pulso q3 pudore
Qvamuis sint sb̄ aq̄ · sb̄ aq̄ maledicē tentāt
Vox q3 iā rauca ē · inflata q3 colla tumescūt
Ipā q3 dilatant patulos ꝯuicia rictus
Terga caput tangūt colla intercepta uidēt
Spina viret vente ps maxiā corpis albet
Limoso q3 noue saliunt i gurgite rane

De marsia uerso in fluuiū

Sic ubi nescio q̄s lucia de gente viroꝝ
Rettulit · exitiū satiri reminisatur alt
Quē tritoniaca latous · arundine victū
Afficat pena · q̄d me michi detrahis inquit
A piget a nō ē clamabat tibia tanti
Clamanti cutis ē summos direpta p artus
Nec quicq̄ nisi vulnus erat · cruor undiq3 manat
Detecti q3 patet nerui trepidiq3 sine ulla
Pelle micant vene · salientia viscā possis
Et pluentes nūare in pectore fibras
Illū ruricule siluaꝝ ꝛ numina fauni
Et satiri fr̄es ꝛ tūc q3 clarus olimpus
Et nimfe flerūt · ꝛ q̄sq̄s in montib9 illis
Lanigeros q3 greges armēta q3 bucera pauit
Fertilis immaduit madefacta q3 t̄ra caducas
Concepit lacrimas · ac uenis pbibit imis

Bucera dr̄ oīa aīalia cornuta

Quas ubi fecerat aq̄s vacuas emisit ī auras
Inde petens rapidū ripis declivib⁹ equor
Marsia nomē h̄t frigie liquidissim⁹ amnis
Talibus exemplis redit ad p̄ncia dictis
Vulgus. ⁊ extinctū cū stirpe amphiona luget
Mat̄ ī inuidia ē. hanc tūc q̄z dr̄ vnus
Flesse pelobs. humio q̄z suas a pectorē postq̄
Deduxit uestes ebur ostendisse sinistro
Contolor hūc hūer⁹ nascendi t̄pe dextro
Corporeus q̄z fuit. manib⁹ mox cesa p̄mis
Mebra ferūt iūxisse deos aliis q̄z repertis
Qui locus ē iuguli medi⁹ sūmi q̄z lacerti
Defuit. impositū non comparentis in usum
Partis ebur. fc̄o q̄z pelops fuit integer illo

De progne philomena et thereo

Finitimi [vicini] p̄ces cocūt urbes q̄z p̄pinque
Orauere suos ire ad solatia reges
Argos q̄z ⁊ sparte pelopeiades q̄z micene
Et nondū torue calidon inuisa diana
Orthomenos q̄z ferax ⁊ nobilis ere corintos
Missena q̄z ferox pathere humilis q̄z deones
Et nileia pilos nec adhuc phyteia [insula] troezen
Queq̄z urbes alie bimari claudūt̄ abisdmo [monte]
Exterius q̄z site bimari spectāt̄ abisdmo
Crede q̄s possis sole cessatis athene
obstitit officio bellū. subuecta q̄z ponto
Barbara cicropios [i. defensore] t̄rebāt agmīa muros
Treicius thereus hec auxiliarib⁹ armis
Fuderat [vicerat]. ⁊ clarū vincendo nom̄ hebat
Quē sibi pandion [rex] opib⁹ q̄z uiris q̄z potentē
Et genus a magno ducentē forte gradiuo
Conubio p̄gnes iunxit. nō p̄nuba iuno
Nō hymineus adest. illi nō gratia lecto
Eumenides tenuere faces de funē raptas
Eumenides strauere thorū. tecto q̄z p̄fan⁹
Incubuit bubo. talami q̄z ī culmine sedit
Hac aue giūcti progne thereus q̄z parētes
Hac aue sūt facti. g̃tata ē. scilic3 illis
Tracia. dīis q̄z ipīs ḡtes egere. diem q̄z
Quaq̄z data ē claro pandione nata [thereo] tirano
Quaq̄z ort⁹ erat ythis festū iussere vocari
Vsq̄z adeo latet utilitas. iā t̄pa titan
Quinq̄z p autumnos repetiti duxerāt anni
Cū blandita viro p̄gne si g̃ra dixit
Vlla mea ē. ul' me visendā mitte sorori
Vel soror huc veniat. redituram t̄pe paruo
Promittes socero. magni michi muneris istar
Germanā vidisse dabis. iubet ille carinas
In freta deduci. veloq̄z ⁊ remige portus
Cicropios intrat. pireā q̄z littora tangit
Vt p̄m⁹ socerī data copia. dextrā dext̄e. iūgit ⁊ fausto cōmittit ordine sermo
Ceperat aduēt⁹ causā mādata referre Coniugis ⁊ celeres misse spōdere recess⁹
Ecce uenit magno diues filomena paratu Diuicior forma q̄les audīē solem⁹

Naiades driades medijs incedere siluis
Si modo des cultus illis similesque paratus
Non secus exarsit conspecta virgine tereus
Quam siquis canos ignem supponat aristis
Aut frondes. positasque cremet fenilibus herbas
Digna quidem facies. sed et hunc innata cupido
Extimulat. pronumque genus regionibus illis
In venerem est. flagrat vitio gentisque suoque
Impetus est illi comitum corrumpere curam
Nutricisque curam fidem. nec non ingentibus ipsam
Sollicitare datis. totumque impendere regnum
Aut rapere. et sevo raptam defendere bello
Et nichil est quod non effreno captus amore
Ausit. nec capiunt inclusas pectora flammas
Iamque moras male fert. cupidoque revertitur ore
Mandata ad prognes. et agit sua vota sub illa.
Facundum faciebat amor. quotiensque rogabat
Ulterius iusto. prognen ita velle ferebat
Addidit et lacrimas tanquam mandasset et illas
Pro superi quantum mortalia pectora cece
Noctis habent. ipso sceleris molimine tereus
Creditur esse pius. laudemque a crimine sumit
Quid quod idem philomena cupit. patriosque lacertis
Blanda tenens humeros ut eat visum sororem
Perque suam contraque suam petit illa salutem
Spectat eam tereus precontrectatque videndo
Osculaque. et collo circundata brachia cernens
Omnia pro stimulis facibusque ciboque furoris
Accipit. et quotiens amplectitur illa parentem
Esse parens vellet. neque enim minus impius esset
Vincitur amborum genitor prece. Gaudet agitque
Illa patri grates. sed successisse duabus
Id putat infelix. quod erat lugubre duabus
Iam labor exiguus febo restabat. equique
Pulsabant pedibus spacium declivis olimpi
Regales epule mensis et bachus in auro
Ponitur. hinc placido dantur sua corpora somno.
At rex (i. tereus) odrysius quamvis secessit ab illa
Estuat. et repetens faciem motusque manusque
Qualia vult fingit que nondum vidit. et ignes
Ipse suos nutrit. cura removente soporem.
Lux erat. et generi dextram complexus euntis
Pandion. comitem lacrimis commendat abortis
Ut voluere ambe voluisti tu quoque tereu
Do tibi. perque fidem cognataque pectora supplex
Hanc ego care gener quoniam pia causa coegit

per superos ora. patris ut tuearis amore
Et michi sollicito lenimen dulce senecte
Quam primum omnis erit nobis mora longa remittas
Tu quoque quam primum satis est procul esse sororem. quam primum
Si pietas ulla est ad me philomena redito
Mandabat. pariter que sue dabat oscula nate
Et lacrime mites inter mandata cadebant
Ut fidei pignus dextras utrasque poposcit
Inter se que datas iunxit. natam que nepotem
absentes pro se memori rogat ore salutent
Supremum que uale pleno singultibus ore
vix dixit. timuit que sue presagia mentis
Ut simul imposita est picte philomena carine
Admotum que fretum remis. tellus que repulsa est
Vicimus exclamat mecum mea uota feruntur
Exultat que et vix animo sua gaudia differt
barbarus. et nusquam lumen detorquet ab illa
Non aliter quam cum pedibus predator aduncis
Deposuit nido leporem iouis ales ab alto
Nulla fuga est capte. spectat sua premia raptor
Iam que iter effectum. iam que in sua litora fessis
puppibus exierant cum rex pandione natam
In stabula alta trahit siluis obscura uetustis
Atque ibi pallentem trepidam que et cuncta timentem
Et iam cum lacrimis ubi sit germana rogantem
Includit. fassus que nephas et virginem et unam
Vi superat. frustra que clamato sepe parente
Sepe sorore sua. magnis super omnia diuis
Illa tremit uelut agna pauens que saucia cano
Ore excussa lupi nondum sibi tuta uidetur
Ut que columba suo madefactis sanguine plumis
horret adhuc. auidos que timet quibus heserat ungues
Mox ubi mens rediit sparsos lamata capillos
lugenti similis cesis plangore lacertis
Intendens palmas o diris barbare factis
O crudelis ait. nec te mandata parentis
Cum lacrimis mouere piis. nec cura sororis
Nec mea uirginitas nec coniugalia iura
Omnia turbasti. pelex ego facta sororis
Tu geminus coniunx hostis michi debita pena
Quin animam hanc ne quod facinus tibi perfide restet
Eripis. atque utinam fecisses ante nefandos
Concubitus. uacuas habuissem criminis umbras
Si tamen hec superi cernunt. si numina diuum
Sunt aliquid. si non perierunt omnia mecum
quandocumque michi penas dabis. ipsa pudore
proiecto. tua facta loquar si copia detur

In populos veniam. si silvis clausa tenebor
Implebo silvas. et conscia saxa manebunt
Audiat hoc ether et si deus ullus in illo est
Talibus ira feri postquam commota tiranni
Nec minor hac metus est. causa stimulatus utraque
Quo fuit accinctus vagina liberat ensem
Arreptamque coma flexis post terga lacertis
Vincla pati cogit. iugulum philomena parabat
Spemque sue mortis viso conceperat ense
Ille indignantem et nomen patris usque vocantem
Luctantemque loqui compressam forcipe linguam
Abstulit ense fero. radix micat ultima lingue
Ipsa iacet terreque tremens immurmurat atre
Utque salire solet mutilate cauda colubre
Palpitat. et moriens domine vestigia querit
Hoc quoque post facinus vix ausim credere fertur
Sepe sua lacerum repetisse libidine corpus
Sustinet ad prognen post talia facta reverti
Coniuge que viso germanam querit. at ille
Dat gemitus fictos. commentaque funera narrat.
Et lacrime fecere fidem. velamina progne
Diripit ex humeris auro fulgentia lato
Induiturque atras vestes. et inane sepulcrum
Constituit. falsisque piacula manibus infert
Et luget non sic lugende fata sororis
Signa deus bis sex acto lustraverat anno
Quid faciat philomena. fugam custodia claudit
Structa rigent solido stabulorum menia saxo
Os mutum facti caret indice. grande doloris
Ingenium est. miserisque venit sollertia rebus
Stamina barbarica suspendit candida tela
Purpureasque notas filis intexcat albis
Indicium sceleris; perfectam tradidit uni
Et quia ferat domine. gestu rogat. ille rogata
Pertulit ad prognen. nescit quid tradet in illis;
Ut voluit vestes seui matrona tiranni
Fortuneque sue carmen miserabile legit
Et mirum potuisse silet. dolor ora repressit
Verbaque querenti satis indignantia lingue
Defuerant. nec flere vacat sed phas que nephas que
Confusura ruit. pene que in imagine tota est
Tempus erat quo sacra solent triaterica bachi
Sithonie celebrare nurus. nox conscia sacris
Nocte sonat rodope tinnitibus eris acuti
Nocte sua est egressa domo regina. dei que
Ritibus instruitur furialia que accipit arma

gestu rogat quia non poterat lingua

festa bachi dicuntur triaterica eo quod ter in anno fiebant vel semel in tribus annis vel quod durabant per tres dies

Vite caput tegitur lateri ceruina sinistro
Vellera dependent. humero leuis incubat hasta
Concita per siluas turba comitante suarum
Terribilis progne furiis agitata doloris
Bache tuas simulat. uenit ad stabula auia tandem
Exululat que euhoe que sonat. portas que refringit
Germanam que rapit. rapte que insignia bachi
Induit. et uultus hederarum frondibus abdit
Attonitam que trahens intra sua menia ducit
Vt sensit philomena domum tetigisse nephandam
Corruit infelix toto que expalluit ore
Nacta locum progne sacrorum pignora demit
Ora que deuelat misere pudibunda sororis
Amplexum que petit. sed non attollere contra
Sustinet hec oculos. pelex sibi uisa sororis
Deiecto que in humum uultu iurare uolenti
Testari que deos. per vim sibi dedecus illud
Illatum. pro uoce manus fuit; ardet et iram
Non capit ipsa suam progne. fletum que sororis
Corripiens. non est lacrimis hoc inquit agendum
Sed ferro. sed siquid habes quod uincere ferrum
Possit. in omne nefas ego me germana paraui
Aut ego cum facibus regalia tecta cremabo
Artificem medijs inmittam terea flammis
Aut linguam aut oculos. et que tibi membra pudorem
Abstulerant ferro rapiam aut per uulnera mille
Sontem animam expellam. magnum est quodcumque paraui
quid sit adhuc dubito. peragit dum talia progne
Ad matrem ueniebat ithis. quid posset ab illo
Admonita est. oculis que tuens inmitibus a quam
Es similis patri dixit. nec plura locuta
Triste parat facinus tacita que exestuat ira
Vt tamen accessit natus. matri que salutem
Attulit. et paruis adduxit colla lacertis
Mixta que blandicijs puerilibus oscula iunxit
Mota quidem est genitrix infracta que constitit ira
Inuiti que oculi lacrimis maduere coactis
Sed simul ex nimia mentem pietate labare
Sensit. ab hoc iterum est ad uultum uersa sororis
In que uices spectans ambos. cur admouet inquit
Alter blanditias. rapta silet altera lingua
Quam uocat hic matrem cur non uocat illa sororem
Cui sis nupta uide pandione nata marito
Degeneras. scelus est pietas in coniuge tereo
Nec mora traxit ithim. ueluti gangetica ceruę
Lactentem fetum per siluas tigris opacas
Vt que domus alte partem tenuere remotam

q. d. tale nefas non [...] diluendum lacrimis sed fe[rro]

Epops genus est [...] que upupa latin[e ...]

[...] pandione [...]

Ganges est quidam [...] fluuius et exiens de paradiso. et a gange gangeticus [...]

Tendentē q3 manus et iam sua fata uidentem
Et mater mater clamātē ⁊ colla petentem
Ense ferit pgne lati qua pectus adheret
Nec multū uertit satis illi ad fata ul' unū
Vulnus erat. iugulū ferro philomena resoluit
Viua q3 adhuc aīe q3 aliquid retinentia mēbra
Dilaniant. pars inde cauis exultat aenis (caldarijs q3 sunt caldarie ebulliunt uidet' exultat ⁊ cū exultat .i. feruet uel salit)
Pars ueribus stridet. manant p̄etralia tabo
His adhibet cōiuge3 ignarū tereia mensis
⁊ patrij moris sacrū mentita. qd' uni
Fas sit adire uiro comites famulosq3 remouit
Ipse sedens solio tereus sublimis auito
Vescitur. in q3 suā sua uiscera congerit aluū
Tantaq3 nox animi est. ytum q3 arcessite dixit;
Dissimulare nequit crudelia gaudia pgne
Iam q3 sue cupiens existe' nūcia cladis
Intus habes qd' poscas ait; circumspicit ille
Atq3 ubi sit querit; querenti itumq3 uocanti
Sicut erat sparsis furiali cede capillis
Prosiluit. ityosq3 caput philomena cruentum
Misit in ora patris. nec tpre maluit ullo
Posse loqui. ⁊ meritis testari gaudia dictis
Traicius ingenti mensas clamo'e repellit
Vipereasq3 ciet stigia de ualle sorores
⁊ modo si posset reserāto pectore diras
Egerere inde dapes emersaq3 uiscerā gestit.
Flet modo. se q3 uocat bustū miserābile nati
Nunc sequitur nudo genitas pandione frō;
Corpora cecropidū pennis pendere putares
Pendebant pennis. quarū petit altera siluas
Altera tecta subit. neq3 adhuc de pectore cedis
Excessere note signataq3 sangne pluma;
Ille dolore suo pene q3 cupidine uelox (.i. penas hēt i capite ad modū criste)
Vertitur in uolucre3 cui stant in u'tice criste
Prominet inmodicū p longa cuspide rostrum
(Epops grece et ē id q3 upupa latine) Nomen epops uolucri facies armata uidetur
Hic dolor ante diem longeq3 extrema senecte

De orithia rapta a borea

(Mortuus pandione sucessit ei i regnū erictheus) Tempora. tartareas pandiona misit ad umbras
Sceptra loci rerūq3 capit moderamen erictheus
Iusticia dubiū est. ualidis ne potentior armis
Quatuor ille quidē iuuenes totidemq3 creauit
Femineę sortis. sed erat par forma duarum
E quibus eolides cephalus te cōiuge felix
Procri fuit. boree tereus thraceq3 nocebant
Dilecta q3 diu caruit deus orithia
Dum rogat et precibus mauult q̄m uiribus uti

Ast ubi blandiciis agitur nichil. horridus ira
Que solita est illi nimiumque domestica uento
Et merito dixit. quid enim mea tela reliqui
Seuiciam et uires. iramque animosque minaces (Seuitiam)
Admouique preces quarum me dedecet usus
Apta michi uis est qua tristia nubila pello
Et freta concutio. nodosaque robora uerto
Induroque niues et terras grandine pulso
Idem ego cum fratres celo sum nactus aperto
Nam michi campus is est. tanto molimine luctor
Vt medius nostris concursibus insonet ether
Exiliantque cauis elisi nubibus ignes
Idem ego cum subii conuexa foramina terre
Supposuique ferox imis mea terga cauernis
Sollicito que manes. totumque tremoribus orbem
Hac ope debueram thalamos petiisse. socerque
Non orandus erat michi. sed faciendus erictheus;
Hec boreas aut his non inferiora locutus
Excussit pennas quarum iactatibus omnis
Afflata est tellus. latumque perhorruit equor
Puluereamque trahens per summa cacumina pallam
Verrit humum. pauidamque metu. caligine tectus
Orithiam ut amans fuluis complectitur alis
Dum uolat arserunt agitati forcius ignes
Nec prius aerii cursus suppressit habenas
Quam ciconum tenuit populos et menia raptor
Illic et gelidi coniunx actea tiranni
Et genitrix facta est. partus enixa gemellos
Cetera que matris pennas genitoris habebant
Non tamen has una memorant cum corpore natas
Barbaque dum rutilis aberat subnixa capillis
Implumes calaisque puer zethosque fuerunt
Mox pariter penne ritu cepere uolucrum
Cingere utrumque latus pariter flauescere male
Ergo ubi concessit tempus puerile iuuente
Vellera cum miniis nitido radiantia uillo
Per mare non notum prima petiere carina

De calai et zeto filiis boree

De iasone medea et aureo uellere.



Iamque fretum minie pegasea puppe secabant
Perpetuamque trahens inopem sub nocte senectam
Phineus uisus erat. iuuenesque aquilone creati
Virgineas uolucres miseri senis ore fugarant
Multaque perpessi clara sub iasone. tandem
Contigerant rapidas limosi phasidos undas
Dumque adeunt regem frixeaque uellera poscunt
Visque datur miniis magnorum horrenda laborum
Concipit interea ualidos otheias ignes
Et luctata diu postquam ratione furorem
Vincere non poterat. frustra medea repugnas
Nescio quis deus obstat ait. mirumque nisi hoc est

Pegasea a pegaso ... uel a pagaso ...

Minii fuerunt socii iasonis dicti a minio colore quia rubei sunt sicut minium est

Loquitur medea ad se ipsam ...

Aut aliquid certe simile huic quod amare vocatur
Nam cur iussa patris nimium mihi dura videntur
Sunt quoque dura nimis. cur quem modo denique vidi
Ne pereat timeo? que tanti causa doloris timoris
Excute virgineo conceptas pectore flammas
Si potes infelix. si possem sanior essem
Sed trahit invitam nova vis. aliud que cupido
Mens aliud suadet. video meliora proboque
Deteriora sequor. quid in hospite regia virgo
Ureris et thalamos alieni concipis orbis?
Hec quoque terra potest quod ames dare. vivat an ille
Occidat in diis est? vivat tamen. idque precari
Vel sine amore licet. quid enim commisit iason?
Quem nisi crudelem non tangat iasonis etas
Et genus et virtus? quem non ut cetera desint
Forma movere potest? certe mea pectora movit
At nisi opem tulero taurorum afflabitur ore
Concurretque sue segetis tellure creatis
Hostibus. aut avido dabitur fera preda draconi
Hoc ego si patiar. tunc me de tigride natam
Tunc ferrum et scopulos gestare in corde fatebor
Cur non expecto pereuntem? oculosque videndo
Conscelero. cur non tauros exhortor in illum
Terrigenasque feros. insopitumque draconem?
Dii meliora velint. quamquam non ista precanda
Non [sed] facienda mihi. prodamne ego regna parentis
Atque ope nescio quis servabitur advena nostra
Ut per me sospes sine me det lintea ventis
Virque sit alterius. pene medea relinquar
Si facere hoc aliamve potest preponere nobis
Occidat ingratus. sed non is vultus in illo est
Non ea nobilitas animo est? ea gratia forme
Ut timeam fraudem meritique oblivia nostri
Et dabit ante fidem. cogamque in federa testes
Esse deos. quid tuta times? accingere et omnem
Pelle moram. tibi se semper debebit iason
Te face sollenni iunget sibi. perque pelasgas
Servatrix urbes matrum celebrabere turba;
Ergo ego germanam fratremque patremque deosque
d. relinquam terram meam Et natale solum ventis ablata relinquam
Nempe pater sevus. nempe mea barbara tellus
Frater adhuc infans. stant mecum vota sororis
Maximus intra me deus est. non magna relinquam
Magna sequar. titulum servate pubis achive
Notitiamque locos melioris et opida quorum

hic quoqȝ fama uidet. cultus qȝ artes locorum
quem qȝ ego cum rebus quas totus possidet orbis
Esonidem mutasse uelim. quo coniuge felix
Et dijs cara ferar & uertice sidera tangam;

Ipalage ... uelim mutasse cum rebus quas orbis possidet . i. ... quando uelim mutasse omnes res orbis

Quid: qȝ nescio qui medijs occurrere in undis
Dicuntur montes: ratibus qȝ inimica caribdis
Nunc sorbere fretum nunc reddere. cinctaque seuis
Scilla rapax rapax canibus siculo latrare profundo;
Nempe tenens quod amo. gremio qȝ in iasonis herens
per freta longa ferar nichil illum amplexa timebo
aut siquid metuam. metuam de coniuge solo;
Coniugium ne putas. speciosa qȝ nomina culpe
Imponis medea tue. quin aspice quantum
aggrediare nephas. et dum licet effuge crimen;
Dixit et ante oculos rectum (rectitudo) pietas qȝ pudor qȝ
Constiterant. et uicta dabat iam terga cupido
Ibat ad antiquas hecates perseidos aras
quas nemus umbrosum secreta qȝ silua tegebat
Et iam fortis erat. pulsus qȝ quieuerat ardor
Cum uidet esoniden. extincta qȝ flamma reluxit
Erubuere gene. toto qȝ recanduit ore
ut qȝ solet uentis alimenta assumere que qȝ
parua sub inducta latuit scintilla fauilla
Crescere et in ueteres agitata resurgere uires

ante oculos rectum & pietas & pudor constiterat . i. ... debebat parentem delinquere ... Ibat sacrificare Et q... d. Ibat ad antiquas &c. Hecates . i. proserpina ... fuit iouis & ceteris & ... iouis & dane . sic ... Perseides . i. soror persei . a ... fratres fuerunt licet de diuersis matribus & est pronomen ... ut iliades a fratre suo ... appellatur. teste prisciano

Recepit amor ab ipso sed cum intrasset medea festo cuidam scilicet persei uel diane uidit iterum iasonem & ceptus eius amor per misit ei auxilium de bobus acquirendis

Sic iam lenis amor. iam quem languere putares
ut uidit iuuenem specie presentis exarsit
Et casu solito formosior esone natus
Illa luce fuit. posses ignoscere amanti;
Spectat et in uultu tamquam tum denique uiso
lumina fixa tenet. nec se mortalia demens
ora uidere putat. nec se declinat ab illo;
Ut uero cepit qȝ loqui. dextram qȝ prehendit
hospes. et auxilium summissa uoce rogauit
Promisit qȝ thorum; lacrimis ait illa profusis
Quid faciam uideo. nec me ignorantia ueri
Decipiet sed amor. seruabere munere nostro
Seruatus promissa dato per sacra triformis
Ille dee luco qȝ foret quod numen in illo
per quem (phebum) patrem soceri cernentem cuncta futuri
euentus qȝ suos et tanta pericula iurat;
Creditur. accepit cantatas protinus herbas
Edidicit qȝ usum. letus qȝ in tecta recessit
Postera depulerat stellas aurora micantes
Conueniunt populi sacrum mauortis in aruum
Consistunt qȝ iugis. medio rex ipse resedit
agmine Purpureus. sceptro qȝ insignis eburno

Ecce adamanteis uulcanū naribus eflant
Tripedes tauri. tacte qꝫ uaporibus herbe
Ardent. ut qꝫ solent plena resonare camini
Aut ubi terrena silices fornace soluti
Concipiunt ignem liquidarū aspgine aquarū
Pectora sic intus clausas uoluentia flammas
Guttura qꝫ usta sonant. tn̄ illis esone natus
Obuius it. uertere truces uenientis ad ora
Terribiles uultus prefixa qꝫ cornua ferro
Puluereū qꝫ solū pede sultauere bisulco
Fumificis qꝫ locū mugitibus impleuere;
Diriguere metu subito minie. ille nec illos
Sensit anelantes. tantū medicamīa possunt
Pendula qꝫ audaci mulcet palearia dextra
Suppositos qꝫ iugo pondus graue cogit aratri
Ducere. et insuetum ferro proscindere campū
Mirantur colchi. minie clamoribus augent
Adiciunt qꝫ an̄os. galea tū sumit aena
Vipereos dentes. et aratos spargit in agros
Semīa mollit humus ualido pretincta ueneno
Et crescunt. fiunt qꝫ sati noua corpora dentes;
Ut qꝫ hominis speciem materna sumit in aluo
Per qꝫ suos intus numeros componitur infans
Nec nisi maturus communes exit in auras Sic ubi uisceribus grauide telluris imago
Effecta est hominis feto consurgit in aruo
Quod qꝫ magis mirū simul edita concutit arma;
Quos ubi uiderunt preacute cuspidis hastas
In caput emonii iuuenis torquere parantes
Demisere metu uultū qꝫ animū qꝫ pelasgi
Ipsa quoqꝫ extimuit que tutū fecerat illum
Ut qꝫ peti uidit iuuenem tot ab hostibus unū
Palluit. et subito sine sanguine frigida sedit
Neue parū ualeant a se data gramina. carmen
Auxiliare canit secretas qꝫ aduocat artes
Ille grauem medios silicem iaculatus in hostes
A se depulsum martem conuertit in ipsos
Terrigene pereunt per mutua uulnera fratres
Ciuili qꝫ cadunt acie. gratantur achiui
Victorem qꝫ tenent auidis amplexibus herent
Tu quoqꝫ uictorem complecti barbara uelles
Obstitit incepto pudor. et complexa fuisses
Sed te ne faceres tenuit reuerentia fame
Quod licet. affectu tacito letaris. agis qꝫ
Carminibus grates et diis auctoribus horū;
Peruigilem superest herbis sopire draconem
Qui lingua cristis qꝫ tribus presignis. et uncis
Dentibus horrendus custos erat arboris auree

hunc postquam sparsit lethei gramine suci
verba q ter dixit placidos facientia somnos
que mare turbatum que concita flumina sistunt
Somnus in ignotos oculos ubi venit. et auro
heros esonius potitur. spolio q superbus
muneris auctorem secum spolia altera portans
victor iolciacos tetigit cum coniuge portus.

de Esoni reddita iuventute

Hemonie matres pro natis dona receptis
Grandeui q ferunt patres. congesta q flamma
tura liquefaciunt. inducta q cornibus aurum
victima vota facit. sed abest gratantibus eson
Iam prior leto fessus q senilibus annis
Cum sic esonides. o cui debere salutem
Confiteor coniunx. quamquam michi cuncta dedisti
Excessit q fidem meritorum summa tuorum
Si tamen hoc possunt. quid n non carmina possint
deme meis annis. et demptos adde parenti.
Nec tenuit lacrimas mota est pietate rogantis
dissimilem q animum subiit pater oeta relictus
Nec tamen affectus tales confessa. quod inquit
Excidit ore tuo coniunx scelus. ergo ego cuiquam
posse tue videor spatium transcribere vite
Nec sinat hoc hecate. nec tu petis equa. sed isto
Quod petis experiar maius dare munus iason
arte mea. soceri longum temptabimus evum
Non annis revocare tuis. modo diva triformis
adiuvet. et presens ingentibus annuat ausis.
Tres aberant noctes ut cornua tota coirent
Efficerent q orbem postquam plenissima fulsit
Et solida terras spectavit imagine luna
Egreditur tectis. vestes exuta relictas
Nuda pedem. nudos humeris infusa capillos
fert q vagos medie per muta silentia noctis
Incomitata gradus. homines volucres q feras q
Solverat alta quies. nullo iam murmure serpens
Sopitis similis. nullo cum murmure sepes
Immote q silent frondes. silet humidus aer
Sidera sola micant. ad que sua brachia tendens
Ter se convertit. ter sumptis flumine crinem
Irroravit aquis. ternis et hiatibus ora
Solvit. et in dura summisso poplite terra.
Nox ait archanis fidissima queque diurnis
aurea cum luna succeditis ignibus astra
Tu q triceps hecate que ceptis conscia nostris
adiutrix q venis. cantus q artes q magorum
Queque magos tellus pollentibus instruis herbis
auraque et venti. montes q amnes q lacus q

In plenilunio exivit
ad colligendas herbas

Septimus

Invocat deos

Diique omnes nemorum. diique omnes noctis adeste
Quorum ope cum volui ripis mirantibus amnes
In fontes rediere suos. concussaque sisto
Stantia concutio cantu freta. nubila pello
Nubilaque induco. ventos abigoque vocoque
Vipereas rumpo verbis et carmine fauces
Vivaque saxa sua convulsaque robora terra
Et silvas moveo iubeoque tremiscere montes
Et mugire solum. manesque exire sepulcris
Te quoque luna traho quamvis temerata labores
Era tuos minuunt. currus quoque carmine nostro
Pallent. et pallet nostris aurora venenis
Vos mihi taurorum flammas hebetastis. et unco
Non patiens oneris collum pressistis aratro
Vos serpentigenis in se fera bella dedistis
Custodemque rudem somno sopistis. et aurum
Vindice decepto graias misistis in urbes;
Nunc opus est sucis per quos renovata senectus
In florem redeat primosque recolligat annos
Et dabitis. neque enim micuere sidera frustra
Nec frustra volucrum tractus cervice draconum
Currus adest. aderat demissus ab ethere currus;
Quo simul ascendit frenataque colla draconum (margin: ascendit dracones)
Permulsit manibusque leves agitavit habenas
Sublimis rapitur. subiectaque thessala tempe
Despicit. et certis regionibus applicat angues
Et quas ossa tulit. quasque altus pelion herbas
Othrysque et pindus. et pindo maior olimpus
Perspicit. et placidas partim radice revellit
Partim succidit curvamine falcis aene; (al' acute)
Multaque et heridani placuerunt gramina ripis
Multa quoque amphrisi. neque eras immunis enipheu
Nec non peneus nec non sperchides unde
Contribuere aliquid iuncosaque litora bebes
Carpsit. et euboica vivax anthedone gramen
Non dum vulgatum mutato corpore glauci
Nona dies etiam curru pennisque draconum
Nonaque nox omnes lustrantem viderat agros
Cum rediit. neque erant tacti nisi odore dracones (margin: Ex virtute herbarum dracones deposuerunt senectutem)
Et tamen annose pellem posuere senecte;
Constitit adveniens citra limen foresque
Et tantum celo tegitur. refugitque viriles
Contactus. statuitque aras de cespite binas
Dexteriore hecates ast leva parte iuvente
Has ubi verbenis silvaque incinxit agresti
Haud procul egesta scrobibus tellure duabus (al' foveis)
Sacra facit. cultrosque in guttura velleris atri

Conuicit. et patulas perfudit sanguine fossas
Tum super invergens liquidi carthesia mellis
Alteraque invergens tepidi carthesia lactis
Verba simul fudit. terrena numina poscit
Umbrarumque rogat rapta cum coniuge regem
Ne properent artus anima fraudare seniles;
Quos ubi placavit precibus que et murmure longo
Esonis effetum proferri corpus ad auras
Iussit Et in plenos resolutum carmine somnos
Exanimi similem stratis porrexit in herbis
Hinc procul esoniden et procul hinc iubet ire ministros
Et monet archanis oculos removere prophanos
Diffugiunt iussi. passis medea capillis
Bachantum ritu flagrantes circuit aras
Multifidasque faces in fossa sanguinis atra
Tingit et intinctas geminis accendit in aris
Ter que senem flamma. ter aqua. ter sulfure lustrat;
Interea positum calido medicamen aeno
Fervet et exultat spumisque tumentibus albet;
Illic emonia radices valle resectas
Semina que et flores et sucos incoquit atros
Addidit extremo lapides oriente petitos
Et quas occeani refluum mare lavit arenas
Addit exceptas lune de nocte pruinas
Et strigis infames ipsis cum carnibus alas
In que virum soliti vultus mutare ferinos
Ambigui prosecta lupi. defuit illis nec
Squamea cymphei tenuis membrana chelindri
Vivacis que iecur cervi. quibus insuper addit
Ora caput que novem cornicis secula passe;
His et mille aliis postquam sine nomine rebus
Propositum instruxit mortali barbara munus
Arenti ramo iam pridem mitis olive
Omnia confudit. summis que immiscuit ima
Ecce vetus calido versatus stipes aeno
Fit viridis primo nec longo tempore frondes
Induit et subito gravidis oneratur olivis
At quacumque cavo spumas eicit aeno
Ignis. et in terra gutte cecidere calentes
Vernat humus. flores que et mollia pabula surgunt
Que simul ac vidit stricto medea recludit
Ense senis iugulum. veterem que exire cruorem
Passa. replet sucis quos postquam combibit eson
Aut ore acceptos. aut vulnere. barba come que
Canicie posita nigrum rapuere colorem

carthesia · ora vasa

hic dat iuventutem esoni

d'agno rno

pulsa fugit macies. abeūt pallor qz situs qz
Adiecto qz caue supplentur corpore ruge
Membra luxuriant. eson miratur. et olim
Ante quat' denos nūc se reminiscatur annos
Dissimilem qz animū subijt etate relictus
Viderat ex alta tanti miracula monstri
Liber. et admonitus iuuenes nutricib' ānos — De nutricib; bachi reductis ad iuuentutem
Posse suis reddi. capit hoc acholchide munus
Neue doli cessent odium cum cōiuge falsum — De filiab; pelie deceptis a medea
Phasias assimilat. pelie qz ad limina supplex
Confugit. atqz illam ꝗuis ipa senecta est
Excipiunt nate. quas tēpe callida paruo
Cholchis amicitie mendacis imagine cepit
Dum qz refert int' meritorū maxima demptos
Esonis esse situs: atqz hac in parte moratur
Spes est uirginibus pelia subiecta creatis
Arte suū parili reuirescere posse parentem
Id qz petunt. preciū iubent sine fine pacisci
Illa breui spacio silet. et dubitare uidetur
Suspendit qz animos ficta ꝗuitate rogantū
Mox ubi pollicita est. quo sit fiducia maior
Muneris huius ait. qui vr̄e maximus euo est
Dux gregis int' oues. agnus medicamine fiet.
Protinus innumeris effectus laniger annis
Attrahitur. flexo circumcaua tempora cornu
Cuius ut hemonio marcentia guttura cultro
Fodit. et exiguo maculauit sanguine ferrum
Membra simul pecudis ualidos qz venefica succos
Mergit in ere cauo. minuunt ea corporis artus
Cornua qz exurunt. necnon cum cornibus ānos.
Et tener auditur medio balatus aeno
d'agno renouato — Nec mora balatum mirantibus exilit agnus
Lasciuit qz fuga. lactantia qz ubera querit;
Obstupuere sate pelia. pmissa qz postqm
Exhibuere fidem. tum vo impensius instant
Ter iuga phebus equis in hibero flumine mersis
Demserat; et quarta radiantia nocte micabant
Sidera. cum rapido fallax oetheias igni
Imponit purum laticem et sine viribus h'bas
Iam qz neci similis resoluto corpore regem
Et cum rege suos custodes somnus h'ebat
Quem dederant cantus magice qz potentia lingue
Intrarunt iusse cum cholchide limina nate
Ambierant qz thorum. quid nūc dubitatis inertes

Stringite aut gladios ueterem qz haurite cruorem
Ut repleam uacuas iuuenili sangne uenas
In manibus vr̃is uita est etas qz parentis
Si pietas ulla est nec spes agitatis inanes
Officium prestare patri. telis qz senectam
Exigite. et saniem coniecto emittite ferro
His ut queqz pia est hortatibus impia. prima est
Et ne sit scelerata facit scelus. haud tamen ictus
Ulla suos spectare pt̃. oculos qz reflectunt — misero pelie
Ceca qz dant seuis auersis auersa uulnerā dextris.
Ille cruore fluens subito tamen alleuat artus
Semilacer qz thoro temptat consurge͡re. et inter
Tot medius gladios pallentia brachia tendens
Quid facitis nate. quis uos in fata parentis
Armauit. cecidere illis animus qz manus qz
Plura locuturo cum u̾bis guttura colchis
Abstulit. et calidis laniatū mersit in undis.

De fuga medee per diuersa loca

Que nisi pennatis serpentibus isset in auras
Non exempta foret pene. fugit alta super qz
Pelion umbrosum philereia tecta. super qz
Othrin. et euentu ueteris loca nota cerambi (illius Ph...)
Hic ope nimfarū sublatus in aera pennis
Cum g̃ue infuso tellus foret obruta ponto
Deucalioneas effugit inobrutus undas
Eoliam phitanen a leua parte relinquit
Facta qz de saxo longi simulac̃ draconis
Ideum qz nemus quo raptū furta iuuencum (bouem)
Occuluit liber falsi sub imagine cerui (rapti)
Quaqz pater corithi parua tumulatur arena
Et quos mera nouo latratu terruit agros (mera)
Euripili qz urbem qua coce cornua matres
Gesserunt tum cum discederet herculis agmen
Febeam qz rhodon et ialisios telechinas
Quorum oculos ipso mutantes omnia uisu
Iuppiter exosus fraternis subdidit undis
Transit et antique carcheia menia cee
Qua pater alcimadas placidam de corpore nate
Miraturus erat nasci potuisse columbam

De filio hyries mutato in olorem.

Inde lacus hyries uidet et cigneia tempe
Que subitus celebrauit olor. nā phillius illic
Imperio pueri uolucres qz feros qz leonem
Tradiderat domitos taurum qz vincere iussus
Uicerat. et spreto totiens iratus amore
Premia poscenti taurum suprema negabat
Ille indignatus cupiens dare dixit. et alto
Desiluit u̾saxo cuncti cecidisse putabant

factus olor niueis pendebat in aere pennis
At genitrix hirie seruatum nescia flendo
Delituit. stagnū qꝫ suo de nomine dixit
Adiacet his pleuron in qua trepidantibus alis
Offias effugit natorum uulnera combe
Inde calaureę latoidos aspicit arua
In uolucrem uersi cum coniuge consia regis
Dextera cillene est cum qua cum matre menephron
Concubiturus erat seuarum more ferarum
Cephison procul hinc deflentem fata nepotis
Respicit in tumidā phocen ab apolline uersi
Eumeli qꝫ domū lugentis in aerā natā
Tandem uipereis ephiren phiremda pennis
Contigit. hic euo ueteres mortalia primo
Corpora uulgarunt pluualibus edita fungis
Sed postquam colchis arsit noua nupta uenenis
Flagrantem qꝫ domū male uidit regis. utraqꝫ
Sanguine natorum perfunditur impius ensis
Ulta qꝫ se male mater iasonis effugit arma
Hinc tytaniacis ablata draconibus intrat
Palladias arces. que te iustissime phoeneu
Te qꝫ senex perifa pariter uidere uolantes
Anneam qꝫ nouus neptem poliphemonis alis
Excipit hanc egeus facto damnandus in uno
Nec satis hospitiū talami quoqꝫ federe iungit
Iam qꝫ aderat theseus proles ignara parenti
Et uirtute sua bimarem pacauerat ismon
Huius in exitiū miscet medea quod olim
Attulerat secum scitiis aconiton ab oris
Illud echinnee memorant e dentibus ortū
Esse canis. specus est tenebroso cecus hiatu
Est uia decliuis per quā tirintius heros
Restantem contra qꝫ diem radios qꝫ micantes
Obliquantem oculos nexis adamante catenis
Cerberon abstraxit. rabida qui concitus ira
Impleuit pariter trinis latratibus auras
Et sparsit uirides spumis albentibus agros
Has concresse putant nactas qꝫ alimenta ferracis
Fecundi qꝫ soli uires cepisse nocendi
Que quia nascuntur dura uiuacia caute
Agrestes aconita uocant. ea coniugis astu
Ipse parens egeus nato porrexit ut hosti
Sumpserat ignara theseus data pocula dextra
Cum pater in capulo gladii cognouit aluminii eburno

Ut ueneat ad egeū prem thesei

De reditu thesei cui pr porrexat uenenū

echinnee

de fuga medee

Signa sui generis. facinusque excussit ab ore
Effugit illa necem nebulis per carmina motis
At genitor quamquam letatur hospite nato
Attonitus tamen est genti discrimine paruo
Committi potuisse nefas. fouet ignibus aram
Muneribusque deos implent feriuntque secures
Colla torosa boum iunctorum cornua uictis
Nullus erecthidis fertur celebratior illo
Illuxisse dies. agitant conuiuia patres
Et medium uulgus. necnon et carmina uino
Ingenium faciente canunt. te maxime theseu
Mirata est marathon cretei sanguine tauri
Quodque suam securus arat cromiona colonus
Munus opusque tuum. tellus epidauria parte
Clauigeram uidit uulcani occumbere prolem
Vidit et immitem cephesias ore procusten
Certionis letum uidit cerealis eleusis
Occidit ille senex magnis male uiribus usus
Qui poterat curuare trabes. et agebat ab alto
Ad terram late sparsuras corpora pinus
Tutus ad alchitoen lelegia menia limes
Composito schirone patet. sparsisque latronis
Terra negat sedem. sedem negat ossibus vnda
Que iactata diu fertur durasse uetustas
In scopulos. scopulis nomen schironis inheret
Si titulos annosque tuos numerare uelimus
Facta prement annos. pro te fortissime uota
Publica suscipimus bachi tibi summus haustus
Consonat assensu populi precibusque fauentum
Regia. nec tota tristis locus ullus in urbe est
Sed tamen usque adeo nulla est sincera uoluptas
Sollicitumque aliquid letis interuenit. egeus
Gaudia percepit nata secura recepto

De bello minois contra Athenas propter necem Androgei filii sui

Bella parat minos. qui quamquam milite quamquam
Classe ualet. patria tamen firmissimus ira
Androgeique necem iustis ulciscatur armis
Ante tamen bello uires adquirit amicas
Quaque patent aditus uolucri freta classe percurrat
Hinc anaphen sibi iungit. et hinc stiphelcida bello
Hinc humilem micthonon cretesaque rura timoli
Florentemque cyron. cyprum planamque zephinon
Marmoreamque paron quamque impia prodidit arnen
Sytonem accepto quod auara poposcerat auro
Mutata est in auem que nunc quoque diligit aurum

Sithon et Sithonis puella tradidit ciuitatem suam propter massam auri unde mutata est in auem monedulam et dicitur monedula quasi monetam diligens.

De Sitone mutata in monedulam.

Nigra pedes. nigris uelata monedula pennis
At non Olyaros Didymeque et Senos et Andros
Et Gyaros. nitideque ferax Paparethos oliue
Gnosiacas iuuere rates. latere inde sinistro
Oenopiam Minos petit Eacideia regna
Oenopiam ueteres appellauere. sed ipse
Eacus Eginam genitricis nomine dixit
Turba ruit tanteque uirum cognoscere fame
Expetit. occurrunt illi Telamonque minorque
Quam Telamon Peleus et proles tertia Focus
Ipse quoque egreditur tardus grauitate senili
Eacus. et que sit ueniendi causa requirit
Admonitus patrii luctus suspirat. et illi
Dicta refert rector populorum talia centum.
Arma iuues oro pro nato sumpta. pieque
Pars sis militie tumulo solatia posco
Huic Asopiades petis irrita dixit. et urbi
Non facienda mee. neque enim coniunctior ulla
Cecropidis hac est tellus. ea federa nobis
Tristis abit stabuntque tibi tua federa magno
Dixit. et utilius bellum putat esse minari
Quam gerere. atque suas ibi preconsumere uires
Classis ab Oenopiis etiam nunc Lictia muris
Spectari poterat cum pleno concita uelo
Attica classis adest et portus intrat amicos
Que Cephalum patrieque simul mandata ferebat
Eacide iuuenes longo post tempore uisum
Agnouere tamen Cephalum. dextrasque dederunt
Inque patris duxere domum. spectabilis heros
Et ueteris retinens etiam nunc pignora forme
Ingreditur. ramumque tenens popularis oliue
Et dextra leuaque duos etate minores
Maior habet. Diten Buten Pallante creatos
Postquam congressus primo sua uerba tulerunt
Cycropide. Cephalus peragit mandata. rogatque
Auxilium. fedusque refert et iura parentum
Impiumque peti totius Achaidos addit
Sic ubi mandatam iuuit facundia causam
Eacus in capulo regni innitente sinistra
Ne petite auxilium. sed sumite dixit Athene
Nec dubie uires quas hec habet insula uestras
Ducite. et omnis erat rerum status iste mearum

Asopus fuit egine pater. Iupiter concubuit cum ea et inde natus est eacus. et iste concubuit cum Damate. et inde nati sunt ei peleus et thelamon. peleus pater fuit Achill. thelamon pater aiacis. focus nereidis filia

quia cum mutaverit plures multum a pulchritudine

diten et buten filios pallantis et socios cephali

Robora non desunt. supat unchi miles. et hosti.
Eia dys. felix et inexcusabile tempus
Immo ita sit cephalus ait. que tua cuncta opto
Urbs ait. adueniens equidem mo gaudia cepi
Cum tam pulcra michi tam par etate iuuentus
Obuia pcessit. multos tamen inde requiro
Quos quondam uidi vrba pus urbe receptus

de lue qua narrat eacus cephalo

Eacus ingemuit. tristi qz uoce ita locutus
Flebile pncipium melior fortuna secuta est
Hanc utinam uobis possez memorare. sine illo
Ordine nuc repetam. neu longa ambage morer uos
Ossa cinis qz iacent memori quos mente requiris
Et quota pars illic reru periere mearum
Dira dies lues. ira pplis iunonis inique
Incidit. exose dictas a pelice terras
Dum uisum mortale malu tante qz latebat
Causa nocens cladis. pugnatu est arte medendi
Exitium superabat opis. uicte qz iacebant
Pncipio celum spissa caligine terras
Pressit. et ignauos inclusit nubibus estus
Dum qz quat plenis expleuit cornibus orbem
Luna quat plenu tenuata retexuit orbem
Letiferis calidi spirarunt estibus austri
Constat et in fontes uicium uenisse. lacus qz
Milia qz incultos serpentu multa per agros
Errasse. atqz suis fluuios temerasse uenenis
Strage canu pmo uolucru qz ouiu qz boum qz
In qz feris subiti deprensa potentia morbi est
Concidere infelix ualidos miratur arator
Inter opus tauros. medio qz recumbere sulco
Lanigeris gregibus balatus dantibus egros
Sponte sua lane qz cadunt et corpora tabent
Acer equus quonda magne qz in puluere fame
Degenerat. palme ueteru qz oblitus honoru
Ad presepe gemit leto moriturus inerti
Non aper irasci meminit. nec fidere cursu
Ceruia. nec armentis incurrere fortibus ursi
Omnia languor hit. siluis qz agris qz uiis qz
Corpora feda iacent. uitiantur odoribus aure
Mira loquor. non illa canes auide qz uolucres

Non tam tegere lupi. dilapsa liquescunt
afflatu q3 nocent. et agunt contagia late
Peruenit ad miseros damno grauiore colonos
Pestis. et in magne dnatur menibus urbis
Viscera torrentur primo. flamme q3 latentis
Inditium rubor est et ductus anhelitus igni
Aspera lingua tumet. tepidis q3 arentia uentis
Ora patent. aure q3 graues captantur hiatu
Non stratum. non ulla pati uelamina possunt
Dura sed in terra ponunt precordia. nec fit
Corpus humo gelidum. sed humus de corpore feruet
Nec moderator adest. in q3 ipsos seua medentes
Erumpit clades. obsunt q3 auctoribus artes
Quo propior quisq3 est seruit q3 fidelius egro
In partem leti citius uenit atq3 salutis
Spes abijt. finem q3 uident in funere morbi
Indulgent animis. et nulla quid utile cura est
Utile enim nichil est. passim positi q3 pudore
Fontibus et fluuijs puteis q3 capacibus herent
Nec sitis est extincta prius quam uita bibendo
Inde graues morbo nequeunt consurgere. et ipsis
Inmoriuntur aquis. aliquis tamen haurit et illas
Tanta q3 sunt miseris inuisi tedia lecti
Prosiliunt. aut si prohibent consurgere uires
Corpora deuoluunt in humum. fugiunt q3 penates
Quisq3 suos. sua cuiq3 domus funesta uidetur
Et quia causa latet locus est in crimine notus
Semianimes errare uijs dum stare ualebant
Aspiceres flentes alios terra q3 iacentes
Lassa q3 uersantes supremo lumina motu
Membra q3 pendentis tendunt ad sidera celi
Hic illic ubi mors deprendecat exalantes
Quid michi tunc animi fuit. aut quid debuit esse
Ut uitam odisse et cuperem pars esse meorum
Quo se cumq3 acies oculorum flexerat illic
Vulgus erat stratum ueluti cum putrida motis
Poma cadunt ramis. agitata q3 ilice glandes;
Templa uides contra. gradibus sublimia longis
Juppiter illa tenet. quis non altaribus illis
Irrita thura dedit. quotiens pro coniuge coniunx
Pro nato genitor dum uerba precantia dixit
Non exoratis animam finiuit in aris

In qua manu thuris pars inconsumpta recepta est
Admotique quotiens templis dum vota sacerdos
Concipit. et fundit purum inter cornua vinum
Haud expectato ceciderunt vulnere tauri
Ipse ego sacra Iovi pro me patria que tribus que
Cum facerem natis. mugitus victima diros
Edidit. et subito collapsa sine ictibus ullis
Exiguo tinxit subiectos sanguine cultros
Fibra quoque egra notas veri. monitusque deorum
Perdiderat. tristes penetrant ad viscera morbi
Ante sacros vidi projecta cadavera postes
Ante ipsas quo mors foret invidiosior aras
Pars animam laqueo claudunt. mortisque timorem
Morte fugant. ultroque vocant venientia fata
Corpora missa neci nullis de more feruntur
Funeribus. neque enim capiebant funera porte
Aut inhumata premunt terras. aut dantur in altos
Indotata rogos. etiam reverentia nulla est
Deque rogis pugnant alienisque ignibus ardent
Qui lacriment desunt indefleteque vagantur
Natorum que virum anime iuvenum que senum que
Nec locus in tumulos. nec sufficit arbor in ignes.
Attonitus tanto miserarum turbine rerum
Iuppiter o dixi. si te non falsa loquuntur
Isse sub amplexus quondam asopidos egine
Nec te magne pater nostri pudet esse parentem
Aut michi redde meos aut me quoque conde sepulcro
Ille notam fulgore dedit tonitru que secundo
Accipio. sint que ista precor felicia mentis
Signa tue dixi que das michi pignora numen

De mirmidonibus natis ex formicis

Forte fuit iuxta patulis rarissima ramis
Sacra Iovis quercus de semine dodoneo
Hic nos frugiferas aspeximus agmine longo
Grande onus exiguo formicas ore gerentes
Rugoso que suum servantes cortice callem
Dum numerum miror totidem pater optime dixi
Tu michi da cives. et inania menia supple
Intremuit ramis que sonum sine flamine motis
Alta dedit quercus. pavido in membra timore
Horruerant. stabant que come. tamen oscula terre
Roboribus que dedi. nec me sperare fatebar
Sperabam tamen. atque animo mea vota fovebam
Nox subit. et curis exercita corpora somnus
Occupat. ante oculos eadem michi quercus adesse
Et premittit idem. totidem que alia ramis
Ferre suis visa est. pariter que tremiscere motu

Grandiferumque agmen subiectis spargere in arvis
Crescere quod subito maius maiusque videri
ac se tollere humo rectoque assistere trunco
Et maciem numerumque pedum nigrumque colorem
ponere et humanam membris inducere formam
Somnus abit. damno vigilans mea vota queroque
in superis opis esse nihil. at in edibus ingens
murmur erat. vocesque hominum exaudire videbar
Iam mihi desuetas. dum suspicor has quoque somni
Esse. venit Telamon properus foribusque reclusis — spe que fide que pater dixit maiora videbis
Egredere et gradior. qualesque in imagine somni
visus eram vidisse viros ex ordine tales
aspicio. qui nos adeunt regemque salutant
Vota Iovi solvo. populisque recentibus urbem
partior. et vacuos priscis cultoribus agros
Myrmidonasque voco. nec origine nomina fraudo — a mirmidon grece formica latine
Corpora vidisti. mores quos ante gerebant
Nunc quoque habent. parcum genus est patiensque laborum
quesitique tenax et quod quesita reservet
Hi te ad bella pares annis animisque sequentur
Cum primum qui te feliciter attulit eurus
Eurus enim attulerat. fuerit mutatus in austrum — parenthesis
Talibus atque aliis longum sermonibus illi
implevere diem. lucis pars optima mense
Est data. nox somnis. iubar aureus extulerat sol — flabat adhuc eurus. reditum que vela tenebant
ad Cephalum Pallante sati cum grandior etas
ad regem Cephalus simul et Pallante creati
Conveniunt. sed adhuc regem sopor altus habebat
Excipit Eacides illos in limine Phocus
Nam Telamon fratrem que viros ad bella parabant
Phocus in interius spacium pulcrosque recessus
Cecropidas ducit. cum quis simul ipse resedit
Aspicit Eoliden ignota ex arbore factum — De Iaculo cephali et cane
ferre manu iaculum. cuius fuit aurea cuspis
Pauca prius mediis sermonibus ille locutus
Sum nemorum studiosus ait cedisque ferine
Qua tamen e silva teneas hastile recisum
Iam dudum dubito. certe si fraxinus esset
fulva colore foret. si cornus nodus inesset
Unde sit ignoro. sed non formosius isto
viderunt oculi telum iactabile nostri
Excipit Acteis e fratribus alter et usum
Maiorem specie mirabere dixit in isto
Consequitur quodcumque petit. fortunaque missum
Non regit. et revolat nullo referente cruentum

Cum uō iuuenis nereius oīa querit
Cur sit et unde datū quis tanti muneris auctor
Quod petit ille refert et cetera nota pudore
Qua tulerit mercede silet tactus q3 dolore
Coniugis amisse lacrimis ita fatur abortis
de Cephalo et aurora
Hoc me nate dea quis possit credere telum
Flere facit faciet q3 diu si viuere nobis
Fata diu dederint hoc me cū coniuge cara
Perdidit hoc utinam caruissem munere semp
Procris erat si forte tuas puenit ad aures
Orithia tuas magne soror orithie
Si faciem mores q3 uelis confere duarum
Dignior ipsa rapi pat hanc mi iunxit erictheus
Hanc mi iunxit amor felix dicebar eram q3
Non ita diis uisū est at nūc quoq3 forsitan essem
Alt agebatur post sacra iugalia mensis
Cum me cornigeris tendentē retia ceruis
Vertice de summo semp florentis imeti
Lutea mane uidit pulsis aurora tenebris
Inuitū q3 rapit liceat mi uera referre
Pace dee q sit roseo spectabilis ore
Q' teneat lucis teneat confinia noctis
Nectareis q3 alatur aquis ego procrin amabam
De procri uxore cephali
Pectore procris erat procris in semp in ore
Sacra thori coitus q3 nouos thalamos q3 recentes
Prima q3 deserti referebam federa lecti
Mota dea est et siste tuas ingrate querelas
Procrin habe dixit q si mea puida mens est
Non habuisse uoles me q3 illi irata remisit
Dum redeo mecū q3 dee memorata retracto
Esse metus cepit ne iura iugalia coniunx
Non bene seruasset facies q3 etas q3 iubebant
Credere adulterium prohibebant credere mores
Sed tamen abfueram sed et hec erat unde redibam
Criminis exemplū sed cuncta timemus amantes
Querere quod doleam statuo donis q3 pudicam
Sollicitare fidem fauet huic aurora timori
Immutat q3 meam uideor sensisse figuram mea
Palladias ineo non cognoscendus athenas
Ingredior q3 domū culpa domus ipā carebat
Casta q3 signa dabat domino q3 erat angia rapto
Vix aditus p mille dolos ad erectida factus
Vt uidi obstupui meditata q3 pene reliqui
Tentamenta fide male me qui uera faterer

Continui male qm ut oportuit oscula ferre
Tristis erat. sed nulla tn formosior illa
Esse potest tristi. desiderio qz calebat
Coniugis arrepti tu collige qlis i illa
fore — Ere decor fuerit. quā sic dolor ipse decebat
Quid referaz? quoties temtamina nra pudici
Repulerit mores. qciens ego dixerit vni
Seruor. ubicuqz e. vni mea gaudia fuo
Cui nō ista fides satis experientia sano
Magna foret. nō su ꝯtempt9 et i mea pugno
Vulnerā. du census dare me pmitto loqndo
Munera qz augēdo tandē dubitare coegi
Exclamo mala pectorā. detego fictus factus adult
Verus erā ꝯiux me pfida teste teneris
Illa nichil tacito tm modo victa pudore
Insidiosa malo cū ꝯiuge limina fugit
Offensaqz mei gen9 ome perosa virorum
Montibus errabat. studiis oposita diane
Tū m deserto violentior ignis ad ossa
Peruenit. orabā veniaz z pec asse fatebar
Et potuisse datis simili succumbere culpe
Me qz muniba si munera tanta darent
Hoc michi ꝯfesso. lesum pus vlta pudorem
Redditur et dulces ꝯcordia exigit annos
Dat m ptera. tanqz si parua dedisset
Dona. canē munus que cū sua trdet illi
Cinthia. currendo supabit dixat omnes
Dat simul et iaculū manibus qd cernis habē
Muneris alterius que sit fortuna requiris
Accipe mirandū nouitate mouebere mirabere fri
Carmina naiades n intellecta priorū
Soluūt ingeniis z ꝑpitata iacebat
Immemor ambagū vates obscura suaz
Scilz alma themis n talia liquit inulta
Ptin9 aoniis immissa e belua thebis
Cessit z exitio multis pecoris qz suo qz
Ruricole pauere ferā. vicina iuuent9
Venim9 z latos indagine cinximus agros
Illa leui leui velox supabat recta saltu

Su͞ma q3 trãsibat positarũ lina plagarz
Copula detrahitur canib⁹ quos illa sequentes
Effugit · ⁊ cetu nõ segnior alite ludit ·
Poscor et ipse meũ ꝯsensu lelapa magno
Muneris h' nom est · iã dudũ vincl'a pugnat
Exuere ipse sibi · collo q3 morantia tendit
Vix bene missus erat ñ iaz poteram⁹ ụ̃ esset
Scire · pedũ calid⁹ vestigia pulvis habebat
Ipse oculis erept⁹ erat ñ ocior illo
Hasta · nec excusse ꝯtorto ṽbe' glandes
Nec cortiniaco calam⁹ levis exit ab arcu
Collis apex medii subiectis imminet arvis
Tollor in huc · capio q3 novi spectacl'a curs⁹
Quo modo deprendi ñ se subducẽ ab ipo
Vulnẽ visa fera ẽ · ñ limite callida recto
In spaciũ q3 fugit · s3 decipit ora sequentis
Et redit in girũ ne sit suus impet⁹ hosti
Imminet hic · sequit' q3 parẽ · similis q3 tenenti
Non tenet · ⁊ varios exercet ĩ aera mors⁹
Ad iaculi ṽtebar opez qd' dextra librabat
Dũ mea · dũ digitos amentis addẽ tento
Lumina reflexi revocata q3 rurs⁹ eodez
Retuleraz · ⁊ medio mirũ duo marmorã campo
Aspicio · fugere hoc · illud latrare putares
Scilz invictos ambos certamine cursus
Esse deus voluit · siquis deus affuit illis
Hacten⁹ et tacuit iaculo qd' crimen ĩ ipso ẽ
Phocus ait · iaculi sic crimina reddidit ille
Gaudia principiũ nr̃i sũt phoce doloris
Illa prius referã · iuvat o meminisse bti
Temporis eacide · q' primos rite ꝑ annos
Coniuge eraz felix · felix erat illa marito
Mutua cura duos ⁊ amor socialis habebat
Nec iovis illa meo thalamos p̃ferret amori
Nec me que caperet nec si ven⁹ ipa veniret
Ulla erat · equales urebant pectorã flamme
Sole fere radiis feriente cacumina primis
Venatũ in silvas iuveniliter ire solebam

Nec metu famlos n̄ eq̄s nec naribus acres
Ire canes. nec lina sequi nodosa siniebam
Tutus eraz iaculo. sz tu saciata ferine
dextra cedis erat. repetebā frigus z umbras
Et que de gelidis exhalat vallib⁹ auram
Aura petebat medio michi lenis in estu
Auram expectabā requies erat illa labori
Aura recordor enim venias cantare solebam
Meq iuues. intres q sinus grātissima nrōs
Vtq facis releuare velis qb⁹ vrim⁹ estus
Forsitan addiderā sic me mea fata trahebāt
blandicias plures z tu m magna uoluptas
dicere su solit⁹ tu me reficis q foues q
Tu facis ut siluas ut amem loca sola meoq
Spūs iste tuus semp captet ab ore
Vocibus ambiguis deceptaz pbuit aurē
Nescio quis nomē q aure tam sepe vocatū
Esse putat nymphe. nympha m̄ ēdit aman
Crimis extemplo facti temerarius index
Procrin adit. linguaq refert audita susurra
Credula res amor ē. subito collapsa dolore
Vt sibi narrat̄ cecidit. longo q refecta
Tempore se miserā. se fati dixit iniqui
De q fide questa ē z crimine ficta vano
Quod nichil ē metuit. metuit sine corpe nomē
Et dolet infelix ueluti de pelice vera
Sepe tamē dubitat metuit q miserrima falli
Indicio q fidē negat. z nisi viderit ipsa
Damnatura sui nō ē delicta mariti
Postera depulerat aurore lumina noctē
Egredior. siluas q peto. uictor q p herbas
Aura veni dixi nrō q medere labori
Et subito gemit⁹ inter mea uba uidebar
Nescio quos audisse. ueni tn̄ optima dixi
Fronde leuē rursus strepitū faciente caduca
Sum ratus ēē ferā. telū q uolatile misi
Procris erat medio q tenēs i pectore uuln⁹
Et michi clamat. uox ē vbi cognita fide

Coniugis. ad uotē preceps amens qȝ tutum
Semianimem. ꝛ sparsas fedātē sāguine uestes
Et sua me inseruī de wlnē dona trahentem
Inuenio. corpꝰ qȝ meo michi carius ulnis
mollibus attollo. scissaqȝ a pectore ueste
Vulnera seua ligo. conor qȝ inhibere cruorē
Neu me morte sua scelātū deserat oro
Viribus illa carens ꝫ moribunda coegit
Hec se pauca loqui. ꝑ nr̄i federa leti
Pqȝ deos supplex oro superos qȝ meos qȝ
Per siq̄d meruī de te bene ꝑ qȝ manētē
Nūc qȝ tū pro causam m mortis amore
Ne talamis aurā patiare ī nubē nr̄is
Dixit. ꝛ errorem tū demqȝ nominis esse
Et sensi ꝛ docui. ꝭ quid docuisse iuuabat
Labitur. ꝛ pue fugiunt cū sanguine vires
Dū qȝ aliqd spectaē pt. nūc spectat ꝛ ī me
Infelicem aīam nr̄o qȝ exhalat in ore
Sz uultu meliore mori secura uidet̄
Fletibꝰ hec lacrimans heros memorabat ī ēte
Eacus ingredit̄ duplici cū ple nouo qȝ
milite. quē cephalus cū fortibꝰ accip̄ armis

Sequitur Octauus liber methamorfoseos

De Scilla filia nisi

Iam nitidū retegēte diē noctis qȝ fugante
Tempora. lucifero cadit eurꝰ ꝛ humida surgit
Nubila dant placidi cursū redeūtibꝰ austri
Eacidis. cephalo qȝ quibꝰ (venis) feliciat acti
Ante expectatū portꝰ tenuere petitos
Interea minos lelegeia litora uastat
Ptentat qȝ sui vires mauortis ī urbe
Alcathoe quā nisus ht̄ cui splēdidus ostro
Int̄ honoratos mediū de uertice canos
Crinis inherebat magni fiducia regni
Sexta resurgebant orientis cornua lune
Et pendebat adhuc belli fortuna diu qȝ
Int̄ utrumqȝ uolat dubiis uictoria pēnis
Regia turris erāt uocalibꝰ addita muris
Deposuisse liram. saxo sonus eiꝰ inhesit
In quibꝰ auratā ples (phebus) latonia fertur

phebus posuit lirā suā iuxta illum murū. ablata uero lira muri retinuit liri sonum. Vn̄ Scilla filia Nisi solebat illuc ascendē sepe. et murū a pcutte lapillo. qui admodū cithare sonabat.

Sepe illuc solita est ascendere filia nisi
Et petere exiguo resonantia saxa lapillo
Tum tum pax esset. bello quoque sepe solebat
Spectare ex illa rigidi certamina martis
Iamque mora belli procerum quoque nomina norat cretenses
Armaque equosque habitusque cidoniasque pharetras
Norat ante alios faciem ducis europei minois
plus etiam quam nosse sat est. hac iudice minos
Seu caput abdiderat cristata casside pennis
In galea formosus erat. seu sumpserat ere
Fulgentem clipeum. clipeum sumpsisse decebat
Torserat adductis hastilia lenta lacertis
Laudabat virgo iunctam cum viribus artem
Impositis calamis (telis) patulos sinuaverat arcus
Sic phebum sumptis iurabat stare sagittis
Cum vero faciem dempto nudaverat ere
purpureusque albi stratis insignia pictis
Terga premebat equi. spumantiaque ora regebat
Vix sua vix sane virgo niseia compos
Mentis erat. felix iaculum quod tangeret ille
Queque manu premeret felicia frena vocabat
Impetus est illi liceat modo ferre per agmen
Virgineos hostile gradus. est impetus illi
Turribus e summis gnosia (in cretensia) mittere corpus
Castra. vel eratas hosti recludere portas
Vel siquid minos aliud velit. utque sedebat
Candida dictei spectans tentoria regis
Leter ego an doleam ne gerit lacrimabile bellum
obside; me comitem (erat) me pacis pignus haberet
In dubio est. doleo quod minos hostis amanti est.
Sed nisi bella forent. numquam michi cognitus esset
Me tamen accepta poterat deponere bellum
obside; me comitem me pacis pignus haberet
Si que te genuit talis pulcerrime regum
Qualis es ipsa fuit. merito deus arsit in illa
O ego ter felix. si pennis lapsa per auras
Possem gnosiaci castris insistere regis
Fassaque me flammasque meas qua dote rogarem
Vellet emi. tantum patrias ne posceret arces

[Margin:] ..cidonia civitas est in qua sunt optimi sagittarii.

[Margin:] pinna ... [illegible]

[Margin:] gnosio crete dicitur.

Nam pereant potius sperata cubilia quam sim
Proditione potens. quamvis sepe utile vinci
Victoris placidi fecit clementia multis
Iusta gerit certe pro gnato bella perempto
In causaque valet. causamque tuentibus armis
Ut puto vincemur. quis si manet exitus urbem
Cur suus hec illi reseret mea menia mavors
Et non noster amor. melius sine cede moraque
Impensaque sui poterit superare cruoris
Nam metuo certe nequis tua pectora minos
Vulneret imprudens. quis enim tam durus ut in te
Dirigere immitem non inscius audeat hastam
Cepta placent et stat sententia tradere mecum
Dotalem patriam. finemque imponere bello;
Verum velle parum est. aditus custodia servat
Claustraque portarum genitor tenet. hunc ego solum
Infelix timeo. solus mea vota moratur
Dii facerent sine patre forem. sibi quisque profecto
Est deus; ignavis precibus fortuna repugnat
Altera iam dudum succensa cupidine tanto
Perdere gauderet quodcumque obstaret amanti
Et cur ulla foret me fortior. ire per ignes
Et gladios ausim. nec ad hoc tamen ignibus illis
Aut gladiis opus est. opus est mihi crine paterno
Ille michi est auro preciosior. illa beatam
Purpura me votique mei factura potentem
Talia dicenti. curarum maxima nutrix
Nox intervenit. tenebrisque audacia crevit
Prima quies aderat. qua curis fessa diurnis
Pectora somnus habet. talamos taciturna paternos
Intrat. et heu facinus fatali crine parentem
Nata suum spoliat. predaque potita nefanda
Fert secum spolium sceleris. progressaque portam
Per medios hostes. meriti fiducia tanta est
Pervenit ad regem. quem sic affata paventem est
Suasit amor facinus. proles ego regia nisi
Scylla tibi trado patriosque meosque penates.
Premia nulla peto nisi te. cape pignus amoris

purpureum crinem. non me nunc trado crimen
Sed patrium tibi crede caput. scelerataque dextra
Munera porrexit / minos porrecta refugit
Turbatusque novi respondit imagine facti
Dii te summoueant o nostri infamia secli
Orbe suo. tellusque tibi pontusque negetur
Certe ego non patiar iouis in cunabula creten
Qui meus est orbis tantum contingere monstrum
Dixit. et ut leges captis iustissimus auctor
Hostibus imposuit. classis retinacula solui
Jussit. et eratas impleri remige puppes
Postquam scilla freto deductas nare carinas
Nec prestare ducem sceleris sibi premia uidit
Consumptis precibus violentam transit in iram
Intendensque manus sparsis furibunda capillis
Quo fugis exclamat meritorum auctore relicto
O patrie prelate mee. prelate parenti
Quo fugis immitis. cuius victoria nostrum
Et scelus et meritum est. non te data munera non te
Noster amor mouit. nec quod spes omnis in vnum
Te mea congesta est. nam quo deserta reuertar
In patriam. superata iacet. sed finge manere
Proditione mea clausa est michi. patris ob ora
Que tibi donaui. ciues odere merentem
Finitimi exemplum metuunt. obstruximus orbem
Terrarum nobis. ut Crete sola pateret
Hac quoque sic prohibes. et nos ingrate relinquis
Non genitrix europa tibi est. sed inhospita sirtis
Armenie tigres. austroque agitata caribdis
Nec ioue tu natus nec mater imagine tauri
Lusa tua est. genitrix falsa est ea fabula. uerum
Et ferus et captus nullius amore iuuence
Qui te progenuit taurus fuit. exige penas
Nise pater. gaudete malis modo prodita nostris
Menia. nam fateor merui et sum digna perire
Sed tamen ex illis aliquis quos impia lesi
Me perimat. cur qui uicisti crimine nostro
Insequeris crimen. scelus hoc patrieque patrique
Officium tibi sit. te vero coniuge digna est

Que toruũ ligno decepit adultera[phasiphe] taurũ
Discordẽ q3 utero fetũ tulit. ecquid ad aures
Peruenĩut mea dicta tuas. an inania venti
Verba ferũt. idem q3 tuas ingrate carinas.
Jamiam pasiphen nõ est mirabile taurũ
Preposuisse tibi. tu plus feritatis habebas
Me miserã properare iubet[minos]. diuisa q3 remis
Vnda sonat. mecũ q3 simul mea terra recedit
Nil agis o frustra meritorum oblite meorum
Insequar inuitũ. puppim q3 amplexa recuruam
Per freta longa trahar. uix dixerat insilit vndis
Consequitur q3 rates. faciente cupidine vires
Gnosiace q3 heret comes invidiosa carine

mutacio Scille in Alaudam

Quã pater[nisus] ut vidit. nam iam pendebat ĩ auras
Et modo factus erat[auis] fuluis alietus ĩ alis — Sustinet assiduas alietus corpe nices / est et auis minima preda cibus timet est
Ibat ut herentem rostro laceraret adunco
Illa metu puppim dimittit. et aura cadentẽ
Sustinuisse leuis ne tangeret equora visa ẽ
Pluma fuit plumis in auem mutata uocatur
Cirris[alauda] et attonso ẽ nomẽ adepta capillo — Cirros grece capillus latine. cirrus globus capillorum. vel cir globus pennarum que habet alauda

De minothauro et dedalo

Vota ioui minos taurorum sanguine centũ
Soluit. et egressus ratibus cretida[crete] terram
Contigit. et spoliis decorata ẽ regia[domus] fixis[aplustris]
Creuerat opprobriũ generis. fedũ q3 patebat
Matris[phasiphes] adulteriũ monstri nouitate biformis[minotauri]
Destinat hunc mynos. talami remouere pudorem
Multiplici[labarintho] q3 domo. cecis q3 includere tectis
Dedalus ingenio fabre[fabrilis] celeberrimus artis
Ponit opus[laborintum] turbat q3 notas. et limina flexu
Ducit ĩ errorem variarum ambage viarum
Non secus ac liquidis frigiis meandros[flumine] ĩ undis — campo
Ludit. et ambiguo lapsu refluit q3 fluit q3
Occurrens q3 sibi venturas aspicit undas
Et nũc ad fontes nũc ad mare uersus aptũ
Incertas exercet aquas ita dedalus implet
Innumeras errore vias. uix q3 ipse reuerti
Ad limen potuit. tanta ẽ fallacia tecti

de theseo et Adriagne.

Quo[texto] postquam geminã tauri iuuenis[hominis] q3 figurã
Clausit. et acteo bis pastũ sãguine monstrũ[minotaurum]
Tercia sors annis domuit repetita nouenis
Vt q3 ope uirginea nullis iterata priorum

Ianua difficilis filo est inventa relecto
(theseus) (fedra) (insula)
Protinus egides rapta minoide chiam
(adriagnam / adrianam)
Vela dedit comitemque suam crudelis in illo
Litore destituit. deserte et multa querenti
Amplexus et opem liber tulit. utque perenni
Sidere clara foret. sumptam de fronte coronam
Immisit celo. tenues volat illa per auras
(stellas)
Dumque volat. gemme subito vertuntur in ignes
(adriane)
Consistuntque loco specie remanente corone
Qui medius nexique genu est anguemque tenentis
Dedalus interea creten longumque perosus
Exilium. tactusque loci natalis amore
(dedalus)
Clausus erat pelago terras licet inquit et undas
Obstruat. at celum certe patet. et licet armis
Omnia possideat. non possidet aera minos;
Dixit et ignotas animum dimittit in artes
Naturamque novat. nam ponit in ordine pennas
A minima ceptas longam breviore sequente
(tortuose)
Vt clivo crevisse putes. sic rustica quondam
(calamis)
Fistula disparibus paulatim surgit avenis
(pennas)
Tum lino medias et ceris alligat imas
Atque ita compositas parvo curvamine flexit
(fuerunt)
Vt veras imitentur aves. puer icarus una
Stabat et ignarus sua se tractare pericla
(ventus)
Ore renitenti modo quas vaga moverat aura
Captabat plumas. flavam modo pollice ceram
Mollibat. lusuque suo mirabile patris
Impediebat opus. postquam manus ultima cepte
(dedalus)
Imposita est. geminas opifex libravit in alas
Ipse suum corpus. motaque pependit in aura
Instruit et natum. medioque ut limite curras
Ycare ait moneo ne si dimissior ibis
Vnda gravet pennas; si celsior ignis adurat;
Inter utrumque vola. nec te spectare boetem
Aut eliten iubeo. strictumque orionis ensem
Me duce carpe viam pariter precepta volandi
Tradit. et ignotas humeris accomodat alas;
Inter opus monitusque gene maduere seniles
Et patrie tremuere manus. dedit oscula nato

hercules leonem genu suo subnixo et in eadem arte est translatus in celum et corona adriane est locata inter huius constellacionem et inter anguem tenentem. hoc est forte chiron. vt alii et melius. hercules figuratus est in celo eo gestu quo nemeum leonem interfecit. et alio gestu quo anguem in cunis tenuit. Et ita de se fecit duo signa. et inter illa duo signa est corona Adriane. Vel inter signum herculis leonem interficientis. et signum esculapii qui romam devenit in specie serpentis.

Non iteru repetenda suo; pennis qz leuatus
Ante uolat comiti qz timet. uelut ales ab alto gr
Que teneram plem pduxit in aera nido
Hortatur qz sequi damnosas qz erudit artes
Et mouet ipse suas. et nati respicit alas.
Hos aliquis tremula du captat arudine pisces
Aut pastor baculo stiua qz innixus arator
Vidit. et obstupuit quiqz aera carpe possent l' ethera
Credidit ee deos. et iam iunonia leua
Parte samos fuerat. delos qz paros qz relicte
Dext lebinthos erat. fecuda qz melle calimne
Cum puer audaci cepit gaude volatu
Deseruit qz duce; celi qz cupidine tactus
Altius egit iter. rapidi vicinia solis
Mollit odoratas pennaz vincla ceras
Tabuerant cere nudos quatit ille lacertos
Remigio qz carens. nn ullas pcipit auras
Ora qz cerulea patrium clamancia nome
Excipiunt aqua; que nom traxit ab illo
At pr infelix. nec iam pat. ycare dixit
Ycare ubi es dixit. qua te regione requira
Ycare dicebat. pennas aspexit in vndis
Deuouit qz suas artes corpus qz sepulcro
Condidit. et tellus a nomine dicta sepulcri

De perdice mutato in auem sui nominis

Hunc miser tumulo ponente corpa nati
Garrula ramosa pspexit ab ilice perdix
Et plausit pennis testata qz gaudia voce e
Vnica tunc volucris. nec visa priorib' annis
Facta qz nup auis. longu tibi dedale crimen
Namqz huic tradiderat fatoru ignara docenda
Progeniem germana suaz natalib' actis
Bis pueru senis. animi ad pcepta capacem;
Ille etiam medio spinas in pisce notatas
Traxit in exemplu. ferro qz incidit acuto
Perpetuos dentes. et serre reppit usum
Primus et ex uno duo ferrea brachia nodo
Vinxit. ut equali spatio distantib' illis
Altera pars staret. pars altera duceret orbem
Dedalus inuidit. sacr qz ex arte minerue

Precipitem misit. lapsum mentitus. at illum
Que fauet ingeniis. excepit pallas auemque
Reddidit. et medio volauit in aere pennis
Sed vigor ingenii quondam velocis in alas
Inque pedes abiit. nomen quod et ante remansit
Non tamen hec alte volucris sua corpora tollit
Nec facit in ramis altoque cacumine nidos
Propter humum volitat. ponitque in sepibus oua
Antiquique memor metuit sublimia casus

De cocalo Rege Sicilie ad quem dedalus fugit

Iamque fatigatum tellus ethnea tenebat
Dedalon. et sumptis pro supplice cocalus armis
Mitis habebatur. iam lamentabile athene
Pendere desierant. thesea laude tributum
Templa coronantur. bellatricemque mineruam
Cum ioue disque vocant aliis quos sanguine voto
Muneribusque datis et acerris thuris honorat

De apro meleagri

Sparserat argolicas nomen uaga fama per urbes
Theseos. et populi quos diues achaia cepit
Huius opem magnis implorauere periclis
Huius opem calidon quamuis meleagron haberet
Sollicita supplex petiit prece. causa petendi
Sus erat infeste famulus vindexque dyane
Oenea namque ferunt pleni successibus anni
Primicias frugum cereri. sua vina lieo
Palladios flaue latices libasse minerue
Ceptus ab agricolis superos peruenit ad omnes
Ambiciosus honor. solas sine thure relictas
Preteritas cessasse ferunt lathoidos aras
Tangit et ira deos. at non impune feremus
Queque et inhonorate non et dicemur inulte
Inquit. et oenios ultorem spreta per agros
Misit aprum. quanto maiores herbida tauros
Non habet epyros sed habent sicula arua minores
Sanguine et igne micant oculi riget horrida ceruix
Et sete similes rigidis hastilibus horrent
Stantque uelut vallum uelut alta hastilia sete
Feruida cum rauco latos stridore per armos

Minos secutus est dedalum usque in siciliam ... querat cocalus qui ... dedali minoim secutus est. et cum aqua calida suffocauit

acerra re. est vas in qua reponitur thus

achaia est pars grecie et ponitur pars pro toto.

Oeneus pater fuit meleagri et tidei quorum mater erat Althea

Spuma fluit · dentes equantur dentibus indis — *i. defuncti qui sunt in india*
Fulmen ab ore venit · frondes afflatibus ardent
Is modo crescentes segetes proculcat in herba
Nunc matura metit · fletura vota coloni
Et cererem in spicis intercipit · area frustra — *quod aper destruxit* / *area messes*
Et frustra expectant promissas horrea messes
Sternuntur gravidi longo cum palmite fetus
Baccaque cum ramis semper frondentis olive
Sevit et in pecudes · non has pastor vel canis vel
Non armenta truces possunt defendere tauri
Diffugiunt populi nec sese nisi menibus urbis
Esse putant tutos · donec meleagros *(i. meleager)* et una *(simul)*
Lecta manus iuvenum coiere cupidine laudis
Tindaride *(filii tindari)* gemini prestantes cestibus *(pollux)* alter *(castor)* — *silens* / *Cestus est genus [illegible] plumbo infuso quo manus sicut pugiles [illegible] baculi pugiles [illegible] arma pugilum.*
Alter equo · primeque ratis molitor iason
Et cum pyrithoo felix concordia theseus
Et duo testiade · proles que amphireia linceus — *i. hesperia*
Plexippus que ferox · iaculo que insignis acastus
Et velox ydas · et iam non femina ceneus — *de quo [illegible]*
Hyppotous que drias que et cretus amintore phenix
Hactoride que pares · et missus ab elide *(civitate)* pileus
Nec thelamon aberat · magni que creator *(peleus)* achillis
Cumque feretiade et iamteo iolao
Impiger euricion · cursu que invictus ethion
Naricius que lelex panopeus ileus que ferox que
Hypasus · et primis etiam nunc nestor in annis
Et quos ypocoon antiquis *(ab)* misit amiclis *(laertes)* — *ypocoon rex fuit amiclarum*
Penelope que socer · cum pharasio anateo
Amphicides *(i. mopsus)* que sagax · et adhuc a coniuge tutus
Oeclides / nemoris que decus tegea *(virgo)* licei — *Tegea i. archadia* / *tegea est silva archadie*
Rasilis *(plana)* huic summam mordebat fibula veste
Crinis erat simplex nodum collectus in unum
Ex humero pendens resonabat eburnea levo
Telorum custos · arcum que leva tenebat
Talis erat cultu facies quam dicere vere
Virgineam in puero puerilem in virgine posses
Hanc pariter vidit · pariter calidonius heros
Optavit · renuente deo *(cupidine)* flammasque latentes

Hausit. et o felix si quem dignabitur inquit
Ista virum. nec plura sinit tempus pudorque
Dicere. maius opus magnum certaminis urget
Silua frequens trabibus quam nulla ceciderat etas
Incipit a plano. deuexaque prospicit arua
Quo postquam venere viri. pars retia tendunt
Vincula pars adimunt canibus. pars pressa sequuntur
Signa pedum. cupiuntque suum reperire periclum
Concaua vallis erat quo se dimittere riui
Assuerant pluuialis aque. tenet ima lacune
Lenta salix. vlueque leues. iunci que palustres
Viminaque. et longe parue sub arundine canne
Hinc aper excitus medios violentus in hostes
Fertur. ut excussis. elisus nubibus ignis
Sternitur in cursu nemus. et pulsa fragore
Silua dat. exclamant iuuenes. pretentaque forti
Tela tenent dextra lato vibrantia ferro;
Ille ruit. spargitque canes. ut quisque furenti
Obstat. et obliquo latrantes dissipat ictu
Cuspis echyonio primum contorta lacerto
Vana fuit. truncoque dedit leue vulnus acerno
Proxima si nimiis mittentis viribus vsa
Non foret in tergo visa est hesura petito
Longius it teli autor pegaseus iason
Phebe ait amphiarides si te colui que colo que
Da mihi quod petitur certo contingere telo
Qua potuit precibus deus annuit. ictus ab illo est
Sed sine vulnere aper. ferrumque diana volanti
Abstulerat iaculo. lignum sine acumine uenit
Ira feri mota est. nec fulmine lenius arsit
Emicat ex oculis. spirat que pectore flammas
Vtque volat moles adducto concita neruo
Cum petit aut muros aut plenas milite turres
In iuuenes certo sic impete vulnificus sus
Fertur. et ypalemon pelagonaque dextra tuentes
Cornua prosternit. socii rapuere iacentes
At non letiferos effugit enesimus ictus

Hipocoonte satus; trepidantem et terga parantem
Vertere succiso liquerunt poplite nervi;
Forsitan et pilius [nestor] citra troiana perisset
Tempora. sed sumpto posita conamine ab hasta
Arboris insiluit que stabat proxima ramis
Despexitque loco tutus quem fugerat hostem
Dentibus ille ferox in querno stipite tritis
Imminet exitio. fidensque recentibus armis
Eretie magni rostro femur hausit adunco
At gemini nondum celestia sidera fratres
Ambo conspicui. nive candidioribus ambo
Vectebantur equis. ambo vibrata per auras.
Hastarum tremulo quatiebant spicula motu
Vulnera fecissent. nisi setiger inter opacas
Nec iaculis isset nec equo loca pervia silvas
Persequitur telamon. studioque incautus eundi.
Pronus ab arborea cecidit radice retentus
Dum levat hunc peleus. celerem tegea sagittam
Imposuit nervo. sinuatoque expulit arcu
Fixa sub aure feri summum destrinxit arundo
Corpus et exiguo rubefecit sanguine setas
Nec tamen illa sui successu letior ictus
Quam meleagrus erat; primus vidisse putatur
Et primus sociis visum ostendisse cruorem
Et meritum dixisse feres virtutis honorem
Erubuere viri; seque exhortantur et addunt
Cum clamore animos. iaciuntque sine ordine tela
Turba nocet iactis. et quos petit impedit ictus.
Ecce furens contra sua fata bipennifer archas.
Discite femineis quid tela virilia prestent
O iuvenes. operique meo concedite dixit
Ipsa suis licet hunc latonia protegat armis
Invita tamen hunc perimet mea dextra diana;
Talia magniloquo tumidus memoraverat ore
Ancipitemque manu tollens utraque securim
Institerat digitis primos suspensus in artus
Occupat audentem quaque est via proxima leto.
Summa ferus geminos direxit ad inguina dentes

Concidit anceus [i. archas]; glomerataqꝫ sāguīe mlto
Viscera lapsa fluūt. madefactaqꝫ t̃ra cruore
Ibat ī adūsum ples yxionis hostem
pirtous; valida quatiēs uenabula dext̃
Cui pcul egides [theseus]. o me michi carior inquit
ps anime consiste mee licet emin⁹ esse
Fortib⁹ anceo nocuit temeraria ṽtus
Dixit. ⁊ erata torsit ḡue cuspide cornu
Cui bene librato uoti qꝫ potente futuro
Obstitit esculea frondosus ab arbore ram⁹;
Misit ⁊ esonides iaculū qd̓ casus ab illo
Ṽtit ⁊ in mentū figit latrantis [canis] ⁊ mē
Ilia pectū tellure p ilia fixum est [hastili]
At man⁹ einde [meleagri] variat missis qꝫ duab⁹
hasta prior t̃ra medio stetit altā tergo
Nec mora dū seuit. dū corpa ũsat ī orbē
Stridentēqꝫ nouo spumā cū sāguine fūd̓t
Vulneis auctor adest hostēqꝫ irritat ad irā
Splendidaqꝫ adūsos venabula cōdit ī armos
Gaudia testant̃ socii clamore secundo
Victricēqꝫ petūt dextrā piungē dextre
Inmanēqꝫ ferā multa tellure iacentē
Mirantes spectāt. nō adhuc ptingē tutū
Esse putant. ꝗ tela tñ sua q̄sqꝫ c̃ntat
[meleager] Ipse pede imposito caput exitiabile pressit
Atqꝫ ita sume mei spoliū nō agria [virgo] iur̃
dixit. ⁊ ī partē veniat mea gl̃a tecum
ptinus exuuias rigidis horrentia setis
Terga dat ⁊ magnis insignia dentib⁹ ora
Illi letitie ē. cū mune muneis auctor
Inuidere alii toto qꝫ erat agmine m̄mur
E quib⁹ ingenti tendentes brachia uoce
pone age nec titulos intercipe femia nr̃os
Testiade clamāt; nec te fiducia forme
decipiat. nec sit t̃ longe captus amore
Auctor. et huic adimūt mun⁹ ius muneis illi
Non tulit. ⁊ tumida frendēs mauortius ira

Discite raptores alienum dixit honoris
Facta minis quantum distent. hausitque nefando
Pectora plexipi nil tale timencia ferro
Toxea quid faciat dubium pariterque levantem
Ulcisci fratrem fraternaque fata timentem
Haud patitur dubitare diu. calidumque priori
Cede recalfecit consorti sanguine telum
Dona deum templis nato victore ferebat
Dum videt extinctos fratres [mater meleagri] althea referri
Que plangore dato mestis clamoribus urbem
Implet. et auratas mutavit vestibus atris
At simul est auctor necis editus. excidit omnis
Luctus et a lacrimis in pene versus amorem
Stipes erat quem cum partus enixa iaceret
Thestias in flamma triplices posuere sorores
Staminaque impresso fatalia pollice nentes
Tempus dixerunt. eadem lignoque tibique
O modo nate damus. quo postquam carmine dicto
Excessere dee. flagrantem mater ab igne
Eripuit ramum. sparsitque liquentibus undis
Ille diu fuerat penetralibus abditus imis
Servatusque tuos iuvenis servaverat annos
Protulit hunc genitrix tedasque et fragmina poni
Imperat. et positis inimicos admovet ignes
Tum conata quater flammis imponere ramum
Cepta quater tenuit. pugnat materque sororque
Et diversa trahunt unum duo nomina pectus
Sepe metu sceleris pallebant ora futuri
Sepe suum fervens oculis dabat ira colorem
Et modo nescio quid simile crudele minanti
Vultus erat modo quem misereri credere posses
Cumque ferus lacrimas animi siccaverat ardor
Inveniebantur lacrime tamen. utque carina
Quam ventus ventoque rapit contrarius estus
Vim geminam sentit. paretque incerta duobus
Thestias haud aliter dubiis affectibus errat
Perque vices ponit. positamque resuscitat iram

Incipit · ee · tn̄ melior ꝯmana parēte
Et cō sanguineas ut sāguīe leniat umbās
Impietate pia ē · nā pꝰq̄m ſt̄ pestif' ignis
Conualuit · rog᷒ iste c̄met mea uisca dix'
Vt qꝫ manu dira lignū fatale tenebat
Ante sepulcrales infelix astitit aras
Penaꝝ qꝫ dee triplices furialibꝰ inquit
Eumenides sacris wltꝰ aduitite uestros
Vlcistor · facio qꝫ nefas mors morte pianda ē
In scelus addendū scelꝰ ē · ī funera funꝰ
P coacuatos p'eat domꝰ impia luctus
An felix Oeneus nato uictore fruetur
Thestius orbus erit · meliꝰ lugebunt ambo
Vos modo fr̄m manes · aīe qꝫ recentes
Officiū sentite meū · magno qꝫ paratas
Accipite inferias uteri mala pignora nr̄i
Ei m̄i quo rapior ? fr̄es ignoscite matri
Deficiūt ad cepta manꝰ meruisse fatemur
Illū cur p'eat · mortis m̄i displicz auctor
Ergo impune feret · uiuus qꝫ ꝛ uictor et ipse
Successu tumidus regnū calidonis hebit ?
Vos cinis exiguus · gelide qꝫ iacebitis umbre
Haud eq̄dez patiar · p'eat scelāt' ꝛ ille
Spez qꝫ p̄ris regnū qꝫ t'hat patrie qꝫ ruinā
Mens ubi mat'na ē · ubi st̄ pia uota parentū
Et q̊s sustinui meses bis q̄nqꝫ labores ?
O utinā p̄imis arsisses ignibꝰ infans
Id qꝫ ego passa forē uixisti munē nr̄o
Nūc m'ito moriere · tui cape p̄mia fc̄i
Bis qꝫ datā p̄imū partu · mox stipite rapto
Redde aīaz · l' me fraternis adde sepulcris
Et cupio ꝛ nequo · qd agā ? m̊ wlnā fr̄m
Ante oculos michi st̄ ꝛ tāte cedis imago
Nūc aīm pietas · mat'na qꝫ nōia frangūt
Me miserā male uinctel' sꝫ uīate fr̄es ;
Dū m̊ que dedero uob solacia uos qꝫ
Ipsa sequar ; dixit ; dext'ā qꝫ adūsa t'menti

Funereum torrem medios coniecit in ignes
Aut dedit aut visus gemitus est ille dedisse
Stipes et invitis correptus ab ignibus arsit
Inscius atque absens flamma Meleager ab ista
Uritur et cecis torreri viscera sensit
Ignibus ac magnos superat virtute dolores
Quod tamen ignavo cadat et sine vulnere leto
Meret et Ancei felicia vulnera dixit
Grandevumque patrem fratresque piasque sorores
Cum gemitu sociamque thori vocat ore supremo
Forsitan et matrem. crescunt ignisque dolorque
Languescuntque iterum simul est extinctus uterque
Inque leves abiit paulatim spiritus auras
Paulatim cana [carbonem] prunam velante favilla
Alta iacet [morte meleagri] Calidon luget iuvenesque senesque
Et vulgus proceresque gemunt scisseque capillos
Ora simul plangunt matres Calidonides heu heu
Pulvere caniciem genitor vultusque seniles
Fedat humi fusus spaciosumque increpat evum
Nam de [se ipsam occidit] matre manus diri sibi conscia facti
Exegit penas acto per viscera ferro
Non mihi si centum deus ora sonantia linguis
Ingeniumque capax totumque Eliconа dedisset
Tristia persequerer miserarum vota sororum
Immemores [ille] decoris [sui] liventia pectora tundunt
Dumque manet corpus corpus refoventque foventque
Oscula dant ipsi posito dant oscula leto
Post cinerem cineres haustos ad pectora pressant
Affuseque iacent tumulo signataque saxo
Nomina complexe lacrimas in nomina fundunt
Quas Parthaonie tandem Latonia [diana] clade
Exaciata domus preter Gorgenque nurumque [deianira]
Nobilis Almene natus in corpore pennis
Allevat et longas per brachia porrigit alas
Corneaque ora facit versasque per aera mittit

De theseo hospitato apud Acheloum

Interea Theseus sociati parte laboris
Functus Erithonias Tritonidos [palladis] ibat ad arces

Clausit iter. fecitque moras achelous eunti [theseo]
Imbre tumens siste de meis ait inclite tectis
Cicropide [tesau] nec te committe rapacibus undis
Ferre trabes solidas obliquaque volvere magno
Murmure saxa solent. vidi contermina ripe
Cum gregibus stabula alta trahi. nec fortibus illic
Profuit armentis. nec equis velocibus esse
Multaque hic torrens nivibus de monte solutis
Corpora turbineo iuvenilia vertice mersit
Tutior est requies solito dum flumina currant
Limite. dum tenues capiat suus alveus undas
Annuit egides [teseus] utorque acheloe domoque
Consilioque tuo respondit. et usus utroque est
Pumice multicavo nec levibus atria tophis
Structa subibant; molli tellus erat humida musco
Summa lacunabant [varietatem] alterno murice conche
Iamque duas lucis partes yperione [sole] menso
Discubuere thoris teseus comitesque laboris
Hac yxionides [pirithous] illac trozennius heros
Parte lelex parvus iam sparsus tempora canis
Quosque alios parili fuerat dignatus honore
Amnis acarnanum letissimus hospite tanto
Protinus appositas nude vestigia nymphe
Instruxere epulis mensas. dapibusque remotis
In gemma posuere merum. tum maximus heros [teseus]
Equora prospiciens oculis subiecta. quis inquit
Ille locus digitoque ostendit. et insula nomen
Quod gerat illa docet. quamquam non una videtur
Amnis ad hec non est inquit quod cernimus unum
Quinque iacent terre. spacii discrimina fallunt
Quoque minus sprete factum mirere diane
Nayades he fuerant. que cum bis quinque iuvencos
Mactavissent. ruris que deos ad sacra vocassent
Immemores nostri festas duxere choreas
Intumui. quantusque feror cum plurimus assum
Tantus eram. pariterque animis inmanis et undis
A silvis silvas et ab arvis arva revulsi

Cumq; loco nimphas meores tū demq; nr̄
In freta pvolui · fluctus nr̄q; marisq;
Continuā deduxit hūmū ptēq; reuellit
insulas ab echino
In totidē medijs qt ternis echinidas vndis;
Vt tn̄ ipē vides pcul en pcul vna recessit
Insula · grata michi · pimelen nauita dixit
Huic ego virgineū dilecte nomen ademi
Quod pr̄ ipodamas egre tulit inq; pfundum
Ppulit e scopulo · periture corpora nate;
Excepi · nantēq; fēns · o pxima tre
Regna uage dixi sortite tridentifer vnde
In quo desinim9 quo sacri currim9 amnes
Huc ades · atq; audi placid9 neptune pcantē
Huic ego quā porto nocui · sis mite 7 equus
Si pr̄ ypodamas · a9 si min9 impius esset
Debuit ille9 miserēi · 7 ignoscē nobis.
Cui quondā tellus clausa ē feritate patna
Affer opem · merseq; pcor feritate paterna
Da neptune locū · l' sit locus ipsa licebit
Hunc q; cōplectar · mouit caput equoreus rex
Concussitq; suas omēs assensibus vndas
Extimuit nimpha · nabat tn̄ · ipē natantē
Pectora tangebā trepido salientia motu
Dūq; ea ptracto · totū durescē sensi
Corp9 · 7 inductē condi pcordia terris
Dū loquor amplexa ē art9 noua tra natantes
Et grauis increuit mutatis insula membris
Amnis ab his tacuit factū mirabile cūctos
Mouerat · irridet credentes utq; deorum
perithous
Spretor erat mentisq; ferox yxione nat9
ficta refs nimiū q; putas acheloe potētes
Esse deos dixit · si dant adimūt q; figuras
Obstupuere omēs · nec talia dicta pbarūt
Ante omēs lelex animo maturus 7 euo
Sic ait · Immēsa ē · fineq; potencia celi
Non ht; 7 quicqd superi voluere pactū ē

Quo que minus dubites. tilie contermina quercus
Collibus est frigijs medio circumdata muro
Ipse locum vidi. nam me pelopeia phiteus
Misit in arua suo quondam regnata parenti;
Haud procul hinc stagnum est. tellus habitabilis olim
Nunc celebres mergis fulicisque palustribus unde.
Juppiter huc specie mortali. cumque parente
Venit atlantiades positis caducifer alis
Mille domos adiere locum requiemque petentes
Mille domos clausere sere. tamen una recepit
Parua quidem. stipulis et canna tecta palustri
Sed pia baucis anus parilique etate philemon · De philemone et baucide
Illa sunt annis iuncti iuuenilibus. illa
Consenuere casa paupertatemque ferendo
Effecere leuem nec iniqua mente ferendam
Nec refert dominos illic famulos ne requiras
Tota domus duo sunt. idem parentque iubentque
Ergo ubi celicole paruos tetigere penates
Summissoque humiles intrarunt vertice postes
Membra senex posito iussit releuare sedili
Quod super iniecit textum rude sedula baucis
Inde foco tepidum cinerem dimouit. et ignes
Suscitat hesternos. foliisque et cortice sicco
Nutrit. et ad flammas anima producit anili
Multifidasque faces ramaliaque arida tecto
Detulit. et minuit. paruoque admouit aeno
Quodque suus coniux riguo collegerat orto
Truncat olus foliis furca leuat illa bicorni
Sordida terga suis nigro pendentia tigno
Seruatoque diu resecat de tergore partem
Exiguam. sectamque domat feruentibus undis
Interea medias fallunt sermonibus horas
Sentirique moram prohibent. erat alueus illic
Fagineus. dura clauo suspensus ab ansa
Is tepidis impletur aquis. artusque fouendos
Accipit. in medio torus est de mollibus vluis
Impositus lecto. sponda pedibusque salignis
Vestibus hunc velant. quas non nisi tempore festo

Sterne͛ ꝯsuerant · ſꝫ ⁊ hec vilis qꝫ vet͛ qꝫ
Vestis erat · lecto nō indignādo saligno
Accubuere dei · mensā succincta · tremens qꝫ
Ponit anus mēse · ſꝫ erat pes tercius impar
Testa parem fecit · q̄ pꝰq̄ȝ subdita cliuo
Sustulit equatā · mente t͛sere virentes
· Ponit͛ hic bicolor sincere bacca mineue
Condita qꝫ ī liquida corna autumnalia fece mella
Intiba qꝫ ⁊ radix ⁊ lactis massa coacti
Oua qꝫ nō acri leuit͛ uersata fauilla
Omīa fictilibꝰ · post h̄ celatꝰ eodem
Sistitur argento crat͛ fabricata qꝫ fago
Pocula qua caua sūt flauētibꝰ illita ceris
Parua mora est · epulas qꝫ foci misere calētes
Non lōnge rursꝰ referūt͛ vina senecte
Dant qꝫ locū mēsis paulū seducta secūdis fercula
Hic nux h̄ mixta ē rugosis carica palmis
Pruna qꝫ ⁊ ī patulis redolentia mala canistris
Et de purpureis collecte vitibus vue
Candidus ī medio fauus ē · sup oīa vult͛
Accessere boni · n̄ iners paup qꝫ uoluntas
Int͛ea haustū tociens cratera repleri
Sponte sua p se qꝫ videt succrescē vina
Attoniti nouitate pauēt · manibꝰ qꝫ supinis
Concipiūt baucis qꝫ p̄ces timidꝰ qꝫ philemon
Et veniā dapibꝰ nullis qꝫ paratibꝰ orant
Vnicꝰ anser erat · minime custodia ville
Quem diis hospitibꝰ dn̄i mactaē pabant
Ille celer penna tardos etate fatigat
Eludit qꝫ diu · tandē qꝫ ē visus ad ipos
Confugisse deos · sup̄i vetuere necari
Dii qꝫ sumꝰ meritas qꝫ luet vicinia penas
Impia dixerūt · vob immunibꝰ huius
Esse mali dabit͛ m̄ nr̄a relinquite tecta
Ac n̄ros comitate gradꝰ ⁊ ī ardua monte
Ite simul · parent ⁊ diis p̄euntibꝰ ambo
Membra leuant bacul͛ tardi qꝫ senilibꝰ anis
Nitunt͛ longo vestigia pone͛ cliuo

a monte
Tantu aberat su mo qntu semel ire sagitta
Missa pt. flexere oculos. et mersa palude
Cetera pspiciunt. tm sua tecta manere
Du qz ea mirant. du deflent fata suorum
Mersa vident qrunt qz sue pia culmina ville
Illa vet dominis etia casa pua duobus
Sola loco stabat. du deflent fata suoru
Vertit in templu. furcas subiere columne
Stramina flavescunt aurataqz tecta videntur
Celateqz fores. adopata qz marmore tellus
Concipiunt baucisqz ptes tumidusqz philemon
Talia cu placido saturnius edidit ore
Dicite iuste senex et femina iuge iusto
Digna qd optetis cu baucide pauca locutus
Iudiciu supis apit commune philemon
Esse sacdotes delubra qz vra tueri
Poscimus. et qm cocordes egimus annos
Auferat hora duos cade. n piugis vnqm
Busta mee videam. nec sim tumlat ab illa
Vota fides seqtur. templi tutela fuere
Donec vita data e. annis evoqz soluti
Ante gradus sacros cu starent. forte locique
Narrarent casus. fronde philemona baucis
Baucida ospexit. senior fronde philemon
Jam qz sup geminos crescente cacumine vultus
Mutua du licuit reddebant dicta vale qz
O ciuix dixere simul. simul abdita texit
Ora frutex ostendit adhuc thyneius illic
Incola de gemino vicinos arbore truncos
Hec michi no vani. nec erat cur fallere vellet
Narravere senes. eqdem pendentia vidi
Serta sup ramos ponensqz recentia dixi
Cura deu sunt dii et qui coluere colunt
Desierant cunctos et res et mouerat auctor
Thesea pcipue. que facta audire volente
Acheloius
Mira deu innixus cubito calidonius heros
Talibus alloquitur sunt o fortissime quorum
Forma semel mota e. et in hiis renouamine mansit

Et mutati sunt in arborem

De protheo et q̄ i diuisas formas mutabantur

Sūt alij in plures ius ē trāsiē figuras
Vt tibi complexi terrā mans incola ꝓtheu
Nam mō te iuuenē mō te videre leonem
Nūc violent⁹ aper nūc quē tetigisse videret timeret
Anguis eras mō te faciebāt cornua taurū
Sepe lapis poteras arbor q̄ȝ sepe videri
Interdū faciē liquidaꝝ imitatus aquaꝝ
Flumen eras. mōdum ignis ꝯtrarius vndis

De heresithone succidēte arborem cereris

Nec min⁹ autolici coniux eresittone nata
Iuris hꝫ. pat huiꝰ erat qui numina diuū
Spnēt. ⁊ nullos aris adoleret honores
Ille etiā cereale nem⁹ violasse securi
Dicit. ⁊ lucos ferro temerasse vetustos
Stabat in his ingens ānoso robore q̄rcꝰ
Vna nem⁹ vitte mediā memores q̄ȝ tabelle
Serta q̄ȝ cingebāt voti argumenta potentꝭ
Sepe sub hac driades festas duxere coreas
Sepe etiā manib⁹ nexis ex ordine trunci
Circuiere modū. mēsura q̄ȝ roboris vlnas
Quinq̄ȝ ter implebat. nec nō ⁊ cetā tantū
Silua sb hac oms ōis q̄ntū fuit herba sb oi
Nec tn̄ ideo ferrum driopeius illa
Abstinuit; famlos q̄ȝ iubet succidē sacrū
Robur. ⁊ ut iussos cunctari vidit ab uno
Edidit hec rapta scelerat⁹ uba securi
Non dilecta dee solū ſꝫ ⁊ ipsa licebit
Sit dea. iam tanget frondēte cacumine terraz
Dixit. ⁊ obliquos telū dū librat in ictus
Contremuit. gemitū q̄ȝ dedit dodonia q̄rcꝰ
Et pit frondes. parit pallescē glandes
Cepere. ac longi pallorem ducē rami
Cuius ut i trunco fecit man⁹ ipia vuln⁹
Haud alit fluxit discusso cortice sanguis
Quā solet ante aras igens vbi victiā taur⁹
Concidit. abrupta crūor ceruice ꝓfusus
Obstupuere oms. aliquis ex omnib⁹ audet
Deterrere nefas. seuā q̄ȝ inhibere bipennem
Aspicit hūc. mentꝭ q̄ȝ cape pie pmia dixit

erisiton
Tessalus in q3 viru̅ ꝑuertit ab arbore ferrum
Detruncat q3 caput. repetita q3 robora cedit
Editus e medio sonus e̅. de robore talis
Nimpha sub hoc ego su̅ ceri g̅tissi̅a ligno
Que tibi factor penas instare tuorum
Vaticinor moriens. nu̅ solatia leti;
P̶sequit᷑ scelus ille suu̅. labefacta q3 tandem
Ictib᷒ innumeris. adducta q3 funib᷒ arbor
Corruit. ꝛ multa̅ ꝓstrauit ponde̅ siluam
Attonite driades damno nemor q3 suo q3
Om̅es g̅mane cere̅m cum uestib᷒ atris
Merentes adeunt. penaz eresittonis orant
Annuit his. capitis q3 sui pulcerrima motu
Concussit g̅uidis oneratos messib᷒ agros
Moliturq3 gen᷒ pene miserabile. si non
Ille suis e̅et nulli miserabilis actis
Pestifera lacerare fame que quatin᷒ ipsi
Non adeunda dee. neq3 e̅m cere̅m q3 famem q3
Fata coire sinu̅t. motam numis unam
Talib᷒ agrestem compellat oreada dictis
Est locus extremis scithie glacialis in hois
Triste solu̅ steril' sine fruge sine arbore tell9
Frigus iners. illic h̅itat pallor q3 tremor q3
Et ieiuna fames ea se i̅ precordia condat
Sacrilegi scelerata uiri; nec copia reru̅
Vincat ea superet q3 meas c̅tamine uires
Neue uie spaciu̅ te t̅reat accipe currus
Accipe quos frenis alte moderare dracones
Et dedit. illa dato subiecta p aera c̅ru
Deuenit in scithia̅ rigidi q3 cacumina mont̅
Caucason appellant. serpentu̅ colla leuauit
Quesitam q3 famez lapidoso. vidit in agro
Vnguib᷒ ꝛ raris vellente̅ dentibus herbas
Hirtus erat. crinis. caua lu̅na pallor i̅ ore
Labra incana situ. scabre rubigine fauces
Dura cutis p qua̅ spectari viscera̅ possent
Ossa sub incuruis extabant arida lumbis

De fame et ei9 descripcione

Ventris erat pro ventre locus. pendere putares
Pectus. et a spine tantummodo crate teneri
Auxerat articulos macies genuumque tumebat
Orbis. et immodico prodibant tubere tali
Hanc procul ut vidit. neque enim est accedere iuxta
Ausa. refert mandata dee. paulumque morata
Quamquam aberat longe quamquam modo venerat illuc
Visa tamen sensisse famem. retroque dracones
Egit in hemoniam versis sublimis habenis
Dicta fames cereris quamvis contraria semper
Illius est operi peragit. per quoque aera vento
Ad iussam delata domum est. et protinus intrat
Sacrilegi talamos. altoque sopore solutum
Nox etenim fuerat geminis amplectitur alis
Seque viro inspirat. faucesque et pectus et ora
Afflat et in vacuis peragit ieiunia venis
Functaque mandato fecundum deserit orbem
Inque domos inopes assuetaque revertitur arva
Lenis adhuc somnus placidis eresittona pennis
Mulcebat. petit ille dapes sub imagine somni
Oraque vana movet. dentemque in dente fatigat
Exercetque cibo delusum guttur inani
Proque epulis tenues nequicquam devorat auras
Ut vero est expulsa quies furit ardor edendi
Perque avidas fauces immensaque viscera regnat
Nec mora quod pontus quod terra quod educat aer
Poscit. et appositis queritur ieiunia mensis
Inque epulis epulas querit. quodque urbibus esse
Quodque satis populo poterat. non sufficit uni
Plusque cupit quo plura suam demittit in alvum
Utque fretum recipit de tota flumina terra
Nec satiatur aquis peregrinosque ebibit amnes
Utque rapax ignis non unquam alimenta recusat
Innumerasque cremans faces cremat et quo copia maior
Est data. plura petit turbaque voracior ipsa est
Sic epulas omnes eresittonis ora profani

de mutatione filie heresithonis

Accipiunt. posuitque sibi. cibus omnis in illo est
Causa cibi. semperque locus fit inanis edendo
Jamque fame patrias altique voragine ventris
Attenuarat opes. sed inattenuata manebat
Tum quoque dira fames implacataeque vigebat
Flamma gule. et tandem demisso in viscera censu
Filia restabat. non illo digna parente
Hanc quoque vendit inops. dominum generosa recusat
Et vicina suas tendens super equora palmas
Eripe me domino qui raptae premia nobis
Virginitatis habes ait. hec neptunus habebat
Qui prece non spreta quamvis modo visa sequenti
Esset hero. formamque novat vultumque virilem
Induit. et cultus piscem capientibus aptos
Hanc dominus spectans o qui pendentia parvo
Era cibo celas moderator arundinis inquit
Sic mare compositum. sic sit tibi piscis in unda
Credulus. et nullos nisi fixus sentiat hamos
Que modo cum vili turbatis veste capillis
Littore in hoc stetedit nam stantem in litore vidi
Dic ubi sit neque enim vestigia longius extant
Illa dei munus bene cedere sensit et a se
Se queri gaudens his est resecuta rogantem
Quisquis es ignoscas in nullam lumina partem
Gurgite ab hoc flexi. studioque onerata tenebar
Quoque minus dubites sic has deus equoris artes
Adiuvet. ut nemo iam dudum litore in isto
Me tamen excepto nec femina constitit ulla
Credidit. et verso dominus pede pressit arenam
Elususque abiit. illi sua forma reddita est
Ast ubi habere suam transformia corpora sensit
Sepe pater dominis triopeida tradit. at illa
Nunc equa nunc ales modo bos modo cervus abibat
Prebebatque avido non iusto alimenta parenti
Vis tamen illa mali postquam consumpserat omnem
Materiam. dederatque gravi nova pabula morbo

Ipse suos art⁹ lacero diuelle' morsu
Cepit. et infelix minuendo corp⁹ alebat
Q'd moror externis. etiā m̄ sepe nouandi
Corpis o iuuenes nūo finita ptas
Nam m̄ quod nūc sū uideor. m̄ flector ī anguez
Armenti m̄ dux. uires ī cornua sumo
Cornua dū sumpsi. nūc ps caret altera telo
frontis. ut ipse uides. gemit⁹ sūt u'ba secuti

Incipit liber nonus

×de pugna Acheloi cum hercule pro deianira

Que gemit⁹ truce q₃ deū (theseus) neptunius heros
Causa rogat frontis. cum sic (acheloys) calidonius āmis
Cepit inornatos redimit⁹ arūdine c̄nes
Triste petis mun⁹; q's enī sua p̄lia uict⁹
Commemorare uelit. referā tn̄ ordine. n̄ tam
Turpe fuit uinci. q̄m ɔtendisse decorum ē
Magna q₃ dat nob̄ tant⁹ solatia victor
Nomine siqua suo tandē peruenit ad aures
Deianira tuas. quondā pulcherrima uirgo
Multor₃ q₃ fuit spes inuidiosa procorū
Cum quib⁹ ut soceri dom⁹ est intrata petiti
Accipe me generū dixi partaone (enee) nate
Dixit. ⁊ alcides. alii cessere duobus
(hercules) Ille iouem socer₃ dare se famā q₃ labor₃
Et supata sue referebat iussa nouerce
Cont̄ ego turpe deū mortali cedere dixi
Nondū erat ille deus. dnm̄ me cernis aquar₃
Cursib⁹ obliquis int' tua regna fluentem
Nec gener externis hospes ē missus ab horis
Set popularis ero. ⁊ rerū ps una tuar₃
Tantū ne noceat q₃ me nec regia iuno
Odit. ⁊ omīs abest iussorū pena labor₃
Nam quo te iactas alcmena m̄re creatū
Iuppit' aut fals⁹ pat' ē. aut crimine uerus
Matris adult'io patrem petis. elige fictum
Esse iouem. mauis an te p dedecus ortū
Talia dicentē iam dudū lumine toruo

Spectat. et accense non fortiter imperat ire
Verbaque tot reddit. melior mihi dextra lingua
Dummodo pugnando superem. tu vince loquendo
Congrediturque ferox. puduit modo magna locutum
Cedere. reieci viridem de corpore vestem
Brachiaque opposui. tenuique a corpore curvas
In statione manus. et pugne membra paravi
Ille cavis hausto spersit me pulvere palmis
Inque vicem fulve tactu flavescit arene
Et modo cervicem. modo crura micantia captat
Aut captare putes. omnique a parte lacessit
Me mea defendit gravitas. frustraque petebat
Haud secus ac moles magno quam murmure fluctus
Oppugnant. manet illa suoque est pondere tuta
Digredimur paulum. rursusque ad bella coimus
Inque gradu stetimus certi non cedere. eratque
Cum pede pes iunctus. totoque ego pectore pronus
Et digitos digitis. et frontem fronte premebam
Non aliter vidi fortes concurrere tauros
Cum pretium pugne toto nitidissima saltu
Expetitur coniunx. spectant armenta. paventque
Nescia quem tanti maneat victoria regni
Ter sine profectu voluit nitentia contra
Reicere Alcides a se mea pectora. quarto
Excutit amplexus adductaque brachia solvit
Impulsumque manu. certum est michi vera fateri
Protinus avertit. tergoque onerosus inhesit
Siqua fides. neque enim ficta mihi gloria voce
Queritur. imposito que mihi pressus monte videbar
Vix tamen inserui sudore fluentia multo
Brachia. vix solvi duros a pectore nexus
Instat anhelanti. prohibetque resumere vires
Et cervice mea potitur. tum denique tellus
Pressa genu nostro est. et arenas ore momordi
Inferior virtute meas divertor ad artes
Elaborque viro longum formatus in anguem

Cui p(ost)q(uam) flexus sinuavi corp(us) in orbes
Cumq(ue) fero movi linguā stridore bisulcam
Risit · et illudens n(ost)ras tirinthius artes
Cunar(um) labor ē angues superare mear(um)
Dixit · et ut vincas alios acheloe dracones
Pars quota lernee serpens eris · un(us) echinne
Vulnerib(us) fecunda suis erat illa · nec ullum
De comitu n(umer)o caput ē impune recisū
Quin gemino cervix hēde valentior esset
Hanc ego ramosā natis e cede colub(ri)s
Crescentēq(ue) malo domui domitāq(ue) reduxi
Quid fore te credis · falsū q(ui) v(er)sus ī anguē
Arma aliena moves · q(uem) for(ma) p(re)caria celat
Dixerat · et summo digitor(um) vincula collo
Inicit · angebar · ceu guttura forcipe p(re)ssus
Pollicib(us)q(ue) meas pugnabā evellē fauces
Sic q(uo)q(ue) devicto restabat tercia taurum
Forma truce · tauro mutat(us) memb(ra) rebello
Induit ille thoris a leva p(ar)te lacertos
Admissū q(ue) trahēs sequit(ur) · depressa q(ue) dura
Cornua · figit humo · meq(ue) alta sternit arena
Nec satis h(oc) fuerat · rigidū fera dextra cornu
Dū tenet infregit truncaq(ue) a fronte revellit
Naiades hoc pomis et odore et flore repletū
Sacrarūt · divesq(ue) m(eo) bo(n)o copia cornu est
Dixerat · et nimphe ritu succincta diane
Una ministrar(um) · fusis utrimq(ue) capillis
Incessit · totūq(ue) tulit p(re)divite cornu
Autumnū · et mēsas felicia poma secūdas
Lux subit · et p(ri)mo feriente cacumina sole
Discedūt iuvenes · neq(ue) enim dū flumina pacē
Et placidos habeant laps(us) · tote q(ue) residant
Opperiūt(ur) aque · et vult(us) achelous agrestres
Et lacerū cornu mediis caput abdidit undis
Hūc tam ablati domuit iactura decoris
Cetera sospes h(abe)t capiti q(uo)q(ue) fronde saligna

Aut sup imposita celat arudine damnu
At te nesse ferox eiusde virginis ardor
pdidat volucri traiectu tga sagitta
Nanq nova repetes patrios cu coniuge muros
Venerat heveni rapidas ioue nat ad undas Uberior solito nibis hiemalib auctus
Vitalibq frequens erat atq impervius amnis
Intrepidu p se cura de coniuge agentem
Nexus adit membrisq valens scitusq vadorum
Officio q meo ripa sistetur in illa
Hec ait alcide tu viribus utere nando
Pallenteq metu fluviu ipm q timente
Tradidit aonius pavida calidomida nexo
Mox ut erat pressus q pharetra spolioq leonis
Na clava et curvos trans ripa iecerat arcus
Quandoquide cepi superentur flumina dixit
Nec dubitat nec qua sit clementissimus amnis
Querit et obsequio deferri spernit aquarum
Iamq tenens ripam missos cu tolleret arcus
Coniugis agnovit voce nessoq parenti (volenti)
Falle depositu quo te fiducia clamat
Vana pedum violente rapit te nesse biformis
Dicimus exaudi nec res intercipe nostras
Si te nulla mei reverentia movit at orbes (rote)
Concubitus vetitos poterat inhibere patris
Haud tamen effugies quamvis ope fidis equina
Vulnere non pedibus te consequar ultima dicta
Reprobat et missa fugientia terga sagitta
Traicit extabat ferrum de pectore aduncum
Quod simul evulsum est sanguis per utrumq foramen
Emicuit mixtus lernei tabe veneni
Excipit hunc nessus neq enim moriens sine ulti
Secum ait et calido velamina tincta cruore
Dat munus rapte velut irritamen amoris
Longa fuit medii mora temporis actaq magni
Herculis impleverant terras odiumq noverce
Victor ab ecalia ceneo (iam) sacra parabat

Vota Iovi · cum fama loquax precessit ad aures
Deianira tuas · que veris addere falsa
Gaudet · et e minimo sua per mendacia crescit
Amphitrioniadem Ioles ardore teneri
Credit amans · venisque nove pertenta fama
Indulsit lacrimis primo · flendoque dolorem
Diffudit miseranda suum · mox deinde quid autem
Flemus ait · pelex lacrimis letabitur istis
Que quoniam veniet properandum · aliquid que novandum est
Dum licet · et nondum talamos tenet altera nostros
Conquerar · an sileam · repetam Calidonia · morer ne
Excedam tectis ac sic nihil amplius obstem
At si me Meleagre tuam memorem esse sororem
Forte paro facinus · quantumque iniuria possit
Femineusque dolor iugulata pelice testor
In cursus animus varios abit · omnibus illis
Pretulit imbutam Nesseo sanguine vestem
Mittere · que vires defecto reddat amori
Ignaroque Liche quid tradat nescia luctus
Ipsa suos tradit · blandisque miserrima dictis
Dona det illa viro mandat · capit inscius heros
Induiturque humeris Lernee virus Echidne
Tura dabat primis et verba precantia flammis
Vinaque marmoreas patera fundebat in aras
Incaluit vis illa mali resolutaque flammis
Herculeos abiit late diffusa per artus
Dum potuit gemitum solita virtute repressit
Victa malis postquam est pacientia reppulit aras
Implevitque suis nemorosam vocibus Oeten
Nec mora letiferam conatur scindere vestem
Qua trahitur trahit illa cutem · fedumque relatu
Aut heret membris frustra temptata revelli
Aut laceros artus et grandia detegit ossa
Ipse cruor gelido ceu quondam lamina candens
Tincta lacu stridet · coquiturque ardente veneno
Nec modus est sorbent avide precordia flamme
Ceruleusque fluit toto de corpore sudor

9

82

Ambusti q3 sonat nerui. certa q3 medullis
Tabe liquefactis tollēs ad sidera palmas
Cladib' exclamat satūnia pascē nr̄is
Pascē. ꝛ hanc pestē specta crudel' ab alto
Cor q3 ferum satia. l' si miserād' ꝛ hosti
hostis si t' sum. diris cruciatib' egram
Inuisam q3 aīaz natā laborib' aufer
Mors m̄ mun' erit. der3 hec dae dona nouicā
Ergo ne fedantē pegrino tēpla cruore
Busirim domui. seuo q3 alimenta parente
Anteo eripui. nec me pastore hiberi
Forma tplex. n̄ for3 tplex tua terbere mouit
Vos ne manus ualidi p̄ssistis cornua tauri
Vestrū opus elis ht. ucm stimphalides vnde
Partenīū q3 nem'. uītute uēā relatus
Termodoon titiaco celatus balteus auro
poma q3 ab insomni n̄ custodita drācone
Nec m̄ centauri potuere resistē. nec m̄
Archadie uastator aper. ne pfuit ydre
Crescē p dampnū. geminas q3 resumē vires
Quid q3 equos trachis huāno sagne pigues
plena q3 corpib' lacertis p̄sepia uidi
Visa q3 deiera dnm q3 ipsos q3 pemi | his enecy. horrēdū tiberino littoē mōstrū
his elisa iacet moles nemea lacertis
hac celū ceruice tuli. defessa iubendo ē
Seua iouis coniunx ego sū īdefess' agendo
S3 noua pestis adest. cui n̄ uītute resisti
Nec telis armis q3 p̄t. pulmonib' errat
Ignis edax imis p q3 oms pasat' artus
At valet euristeus. ꝛ sūt qui cred' p̄nt
Esse deos. dixit. p q3 altū saucius oetem
Non alit' gradit' q̄m si uenabula taur'
Corpe fixa gerat. facti q3 refugeit auctor
Sepe illū gemit' edentē sepe trementem
Sepe retentantē totas infringē uestes
Sternentē q3 tbes. irascentē q3 uideres
Montib'. et patrio tendentē brachia celo

Ecce licam trepidū et latitantē rupe cauata
Aspicit. utq3 dolor rabiem collegerat omnē
Tu ne lica dixit feralia dona dedisti
Tu ne mee necis auctor eris. tremit ille pauetq3
Pallidus et timide v̄ba excusancia dixit
Dicentē genibus q3 manus adhibē parantē
Corripit alcides et ter q3 quat̄ q3 rotatū
Mittit in eubicas tormēto fortius vndas euboicas
Ille per ethēas pendens indurüit auras
Vt q3 ferūt gelidis imbres concrescē ventis
Jnde niues fieri niuibus q̄ molle rotatis
Astringi. et spissa glomerari grandine corpus
Sic illū iactū ualidis per inane lacertis
Exanguem q3 metu n̄ quicquam humoris habentem
Jn rigidas v̄sū silices prior edidit etas
Nūc q3 in euboico scopulus breuis eminet alto
Gurgite. et humane suat vestigia forme
Quē q̄si sensurū naute calcare uerentur
Appellāt q3 licam. At tu iouis inclita proles
Arboribus cesis quas ardua gesserat oete
Jn q3 pirum (rogū) structis arcū faretrā q3 capacē
Regna q3 uisuras iter (filotetem) troiana sagittas
Ferre iubes peante satū, quo flāma ministro
Subdita ē. dū q3 auidis comprendit̄ ignibus agger
Congeriē silue nemeo (vel pelle) vellē summam
Sternis. et imposita claue ciuice recumbis
Haud alio vultu quam si conuiua iaceres
Jnt̄ plena meri redimit̄ pocula sertis
Jam q3 ualens (flāma) et in omē lat̄ diffusa sonabat
Securos q3 artus contentorem q3 petebat
Flama suū. timuere dii pro vindice mūdi. l' tre
Quos ita sensit enim leto saturnius ore
Juppit̄ alloquit̄. nr̄a ē. timor iste uoluptas
O supi toto q3 libens michi pectore grator
Qd memoris ppli dicor. rector q3 pat̄ q3
Et mea pgenies v̄ro q3 tuta fauore ē
Nā quamquā ipius datis hunc immanibus actis

su nob' obnoxi9
Obligor ipse tn̄ · ꝫ enī nec pectora vano
fida metu paueant · oeteas spnite flāmas
oīa qui vincit vincet quos cernit ignes
Nec nisi matna vulcanū ꝑ te potentē (ignez)
Senciet · etnū ē a me qd' traxit ↄ expers
Atqꝫ immune necis nlla qꝫ domabile flāma
Id qꝫ ego defunctū tra celestib' oris
Accipiā · cūctis qꝫ meū letabile factū
Diis fore ꝯfido · siqs tn̄ herculē siquis
forte deo dolitur' erit · data pmiā nollet
Sꝫ meruisse dari sciet · i uit' qꝫ ꝓbabit
Assensere dei · ꝯiunx qꝫ regia visa ē
Cetā nō duro · duro tn̄ vltima vultu
dicta tulisse iouis seqꝫ idoluisse nōta est
Int'ea qdcunqꝫ fuit populabile flāma
Mulaber abstuleāt nc cognoscenda remāsit
herculis effigies · nc qcqꝫ ab imagine ductū
Matris ht · tantū qꝫ iouis uestigia suat
Vt qꝫ nouus serpēs posita cū pelle senecta
luxuriare solet · squama qꝫ nitere recenti
Sic ubi mortales thirinthius exuit art'
parte sua melior viget · melior qꝫ videri
Cepit · ↄ augusta fieri ꝯgruitate uerend'
Quem pat' oīpotēs int' caua nubila raptū
Quadriiugo cru radiantib' intulit astris
Sensit atlans pond' neqꝫ adhuc stellem' iras (ſtellenis) — Stellen' · i · fili' stellenes
Soluerat euristeus odiū qꝫ i ꝓle patnū
Exercebat atrox; at longe anxia curis
Argolis almene quest' ubi ponat aniles
Cui referat nati testatos orbe labores
Cui ue suos casus iolen · ht · herculis illā (· olen)
Imperiis talamo qꝫ aīo qꝫ receꝑat illus
Impleat qꝫ utero gnoso ꝯmine · tu sic
Incipit almene faueat tibi numina saltē
Corripiat qꝫ moras tū cū matura vocati (· f · germine)
ꝑposita timidis parientibus ilithiam qꝫ (lucinaz)

Quã m̃ difficilẽ iunonis g̃ra fecit
Nanqꝫ laboriferi cũ iam natal' adesset
herculis · ⁊ decimo^vm premeret sidere signũ
vterꝫ Tendebat g̃uitas vterꝫ m̃ · q̃d qꝫ ferebã
Tantũ erat · ut posses auctorẽ dicẽ tecti
ponderis esse iouẽ; iã nõ tolerare labores
Vltius poterã · q̃n nũc q̃ꝫ frigidus art⁹
Dũ loq̃r horror hꝫ · ps qꝫ ẽ meminisse dolore
Septẽ ego p noctes totidẽ c̃ciata dieb⁹
fessa malis : tendẽs qꝫ ad celũ b̃chia magno
custorem ⁊ pollicem
lucinã nexus qꝫ pares clamore vocabã
Illa q̃dẽ venit · s̃ p̃corrupta meũ qꝫ
Que donare caput iunoni vellet inique
Vt qꝫ meos audit gemit⁹ · sbsedit ĩ illa
Ante fores ara · dextro qꝫ e poplite leuum
P̃ssa genu · digitꝭ int̃ se pectine iunctis
Sustinuit part⁹ · tacita qꝫ carmina uoce
Dixit · ⁊ inceptos tenuerũt carmĩa part⁹
Nitor · ⁊ ĩgrato facio ꝯuicia demens
Vana ioui · cupio qꝫ mori motura qꝫ duros
V̾ba loquor silices · matres cadmeides assũt
Vota qꝫ suscipiũt · exhortant̃ qꝫ dolentem
Vna ministrarũ media de plebe galantis
Flaua comas aderat faciẽdꝭ strenua iussis
Officiis dilectã suis ea sensit iniqua
Nescio q̃d iunone geri · dũqꝫ exit ⁊ ĩtrat
Sepe fores · diuã residẽtẽ vidit in ara
Brachia qꝫ ĩ genib⁹ digitꝭ cõnexa tenẽtẽ
Et q̃cunqꝫ es ait dñe g̃tare · leuata est
argolis alcmene · potit̃ qꝫ puerpa voto
Exiluit iunctas qꝫ man⁹ pauefcã remisit
Diua potens uteri; uinclis leuior ipa remissis;
Numine decepto risisse galantida fama ẽ
Ridentẽ prensã qꝫ ipsis dea seua capillis
Traxit · ⁊ e terra corp⁹ leuare uolentem
Arguit · in qꝫ pedes mutauit b̃chia p̃mos

Strenuitas antiq̄ manet . nec tp̄a roborē
Amisere suū . forma ē diu̾sa priori
Que qz mēdati parientē uiueat ore
Ore parit . nr̄as qz domos uelut añ frequentat
Dixit . et amonitu veteris commota ministrē
Ingemuit . quā sic nurꝰ ē affata dolentē
Te tamē o genitrix aliena a sāguine nostro
Rapta mouet facies . qd si tibi mira sororis
Fata mee referā quāquā lacrime qz dolor qz
Impediunt . ꝓhibent qz loqui . fuit unica mr̄i
Me pat̄ ex alia genuit notissima forma
Oechalidū dryope . quā uirginitate carentē
Vim qz dei passā delphon delon qz tenentis
Excipit andremon et h̄etur coniuge felix
Est lacus accliuis deuexo margine formā
Litoris efficiens . sūmū mirteta coronant
Venerat huc dryope fatorū nescia . quo qz
Indignare magis nimphis latura coronas
In qz sinu puerū qui nondū īpleuerat annū
Dulce ferebat onꝰ tepidi qz ope lactis alebat ;
Haud ꝓcul a stagno tirios imitata colores
In spem baccarum florebat aquatica lotos
Carpserat hinc dryope q̄s oblectamina nato
Porrigerat flores . et idem factura uidebar
Namqz aderā . vidi guttas e flore cruentas
Decidere . et tremulo ramos horrore mouen
Scilicet ut referūt tardi nūc deniqz agrestes
Lothos in hanc nimphe fugiēs obscena priapi
Contulerat u̾sos s̾uato nomine wltus
Nescierat soror hoc . que cū ꝑterrita retro
Iret . et oratis uellet discedere nimphis
Heserūt radice pedes . cōuellere pugnat
Nec quicq̄ nisi sūma mouet . succrescit ab imo
Tota qz paulatī lentꝰ p̄mit inguina cortex
Vt vidit . conata manu laniare capillos

Fronde manum impleuit. frondes caput omne tenebant
At puer amphysos namque hoc auus eunt illi
addiderat nomen. matrna rigescere sentit
Vbera. nec sequitur ducentem lacteus humor
Spectatrix aderam fati crudelis opemque
Non poteram tibi ferre soror quantumque ualebam
Crescentem truncum ramosque amplexa morabar
Et fateor uolui sub eodem cortice condi
Ecce uir andremon genitorque miserrimus assunt
Et querunt driopen. driopem querentibus illis
Ostendi lothon. tepido dant oscula ligno
Diffusique sue radicibus arboris herent
Nil nisi iam faciem quod non foret arbor habebat
Cara soror; lacrime de misero corpore factis
Irrorant foliis. at dum licet ora que prestat
Vocis iter. tales effundit in aere questus
Siqua fides miseris. hoc me per numina iuro
Non meruisse nefas. patior sine crimine penam
Viximus innocue. si mentior arida perdam
Quas habeo frondes. et cesa securibus urar;
Hunc tamen infantem maternis demite ramis
Et date nutrici. nostraque sub arbore sepe
Lac facitote bibat. nostraque sub arbore ludat
Cumque loqui poterit. matrem facitote salutet
Et dicat tristis. latet hoc in stipite mater
Stagna tamen timeat nec carpat ab arbore flores
Et frutices omnes corpus putet esse deorum
Care uale coniux. et tu germana paterque
Qui siqua est pietas ab acute uulnere falcis
A pecoris morsu frondes defendite nostras
Et quoniam michi fas ad uos incumbere non est
Erigite huc artus et ad oscula nostra uenite
Dum tangi possum paruumque attollite natum
Plura loqui nequeo nam iam per candida mollis
Colla liber (cortex) serpit. summoque cacumine condor

Ex oculis removete manus sine numine vivo
Contegat inductus morientia lumina cortex
Desierant simul ora loqui simul esse diuque
Corpore mutato rami caluere recentes
Dumque refert iole factum mirabile dumque
yoles
Euritidos lacrimas admoto pollice siccat
alcmena
Almene flet et ipsa tamen compescuit omnem
Res nova tristiciam nam limine constitit alto
Pene puer dubiaque tegens lanugine malas
Ora reformatus primos iolaus in annos
Hoc illi dederat iunonia muneris hebe
herculis hebe
Victa viri precibus que cum iurare pararet
Dona tributuram post hunc se talia nulli — scilicet themis
hoc iurare
Non est passa themis nam iam discordia thebe — quia fulminatus est
themis
Bella movent dixit capaneusque nisi ab iove vinci
non
Haud poterit fientque pares in vulnere fratres
apta ab
Subductaque suos manes tellure videbit
amphiraus eurifile amphiorau
Vivus adhuc vates ultusque parente parentem
almeon facto
Natus erit pius ac sceleratus eodem
Attonitusque malis exul mentisque domusque
Vultibus eumenidum matrisque agitabitur umbris
Donec eum coniux fatale poposcerit aurum
nepotis
Cognatumque latus flegeius hauserit ensis
minus ab acheloo descendens
Tum demum magno petet hoc acheloida supplex
uxor almeonis
Ab iove callirhoe natis infantibus annos
almeonis
Ne ve necem sinat esse sui genitoris inultam
que filia iunonis que uxor herculis
Iuppiter his motus privigne dona nurusque
in puerilibus
Precipiet facietque viros impubibus annis
Hec ubi faticano venturi prescia dixit
Ore themis vario superi sermone fremebant
Et cur non aliis eadem dare dona liceret
aurora filia pallantis
Murmur erat queritur veteres pallantias annos
Coniugis esse sui queritur canescere mitis
vulcanus
Iasona ceres repetitum mulciber evum
filio suo
Poscit erictonio venerem quoque cura futuri

Tangit. et anchise renouare paciscitur annos
Cui studeat deus omnis habet. crescat quoque favore
Turbida seditio. donec sua iuppiter ora
Solvit. et o nostri siqua est reverentia dixit
Quo ruitis? tantum ne aliquis sibi posse videtur
Fata quoque ut superet? fatis iolaus in annos
Quos egit rediit; fatis iuvenescere debent
Calliroe geniti. non ambitione nec armis
Vos etiam quoque hoc animo meliore feratis
Me quoque fata regunt. que si mutare valerem
Nec nostrum seri curvarent eacon anni
Perpetuum quoque eum florem radamantus haberet
Cum minoe meo. qui propter amara senecte
Pondera despicitur. nec quo prius ordine regnat.
Dicta iovis movere deos nec sustinet ullus
Cum videat fessos radamanten et eacon annis
Et minoa queri. qui dum fuit integer eum
Terruerat magnas ipso quoque nomine gentes
Tunc erat invalidus. deionide quoque iuvente
Robore miletum febo quoque parente superbum
Pertimuit. credens quoque suis insurgere regnis
Haud tamen est patriis arcere penatibus ausus
Sponte fugis milete tua celeri quoque carina
Egeas metiris aquas et in aside terra
Menia constituis. positoris habentia nomen
Hic est dum sequitur patrie curvamina ripe
Filia meandri. totiens redeuntis eodem
Cognita cianee prestanti corpore forma.
Biblida cum cauno prole est enixa gemellas
Biblis in exemplo est ut ament concessa puelle
Biblis apollinei correpta cupidine fratris
Non soror ut fratrem nec qua debebat amabat
Illa quidem primo nullos intelligit ignes
Nec peccare putat quod sepius oscula iungit
Quod sua fraterno circumdat brachia collo

9
86

Mendaci qz diu pietatis fallitur umbra
Paulatim declinat amor visuramqz fratrem
Culta uenit nimiumqz cupit formosa uideri
Et si qua est illic formosior inuidet illi
Sz non dum manifesta sibi est nullumqz sub illo
Igne facit uotum uerumtamen estuat intus
Jam dominum appellat iam nomina sanguinis odit
Biblida iam mauult quam se uocet ille sororem
Spes tamen obscenas animo demittere non est
Ausa suo uigilans placida resoluta quiete
Sepe uidet quod amat uisa est qz iungere fratri
Corpus et erubuit quamuis sopita iaceret
Somnus abit silet illa diu repetitqz quietis
Ipsa sue speciem dubiaqz mente ita fatur
Me miseram tacite quid uult sibi noctis imago
Quam nolim rata sit cur hec ego somnia uidi
Ille quidem est oculis quamuis formosus iniquis
Et placet et possum si non sit frater amare
Et me dignus erat uerum nocet esse sororem
Dummodo tale nichil uigilans committere temptem
Sepe licet simili redeat sub imagine somnus
Testis abest somno non abest imitata uoluptas
Pro venus et uolucer tenera cum matre cupido
Gaudia quanta tuli quam me manifesta libido
Contigit ut iacui totis resoluta medullis
Vt meminisse iuuat quamuis breuis illa uoluptas
Nox qz fuit preceps et ceptis inuida nostris
O ego si liceat mutato nomine iungi
Quam bene caune tuo poteram nurus esse parenti
Quam bene tu poteras nostro gener esse parenti
Omnia dii facerent essent communia nobis
Preter auos tu me uelles generosior esses
Nescio quam facies igitur pulcerrime matrem
Et michi quam male sum que tu sortita parentes
Nil nisi frater eris quod obest id habemus unum

Quid mihi significat ergo mea visa? quid autem
Somnia pondus habent? an habent et somnia pondus
Dii melius. dii nempe suas habuere sorores
Sic saturnus opem iunctam sibi sanguine duxit
Occeanus thetim. iunonem rector olimpi
Sunt superis sua iura. quid ad celestia ritus
Exigere humanos diversaque federa tento
Aut nostro vetitus de corde fugabitur ardor
Aut hoc si nequeo peream prior ipsa thoroque
Mortua componar positeque det oscula frater
Et tamen arbitrium querit res ista duorum
Finge placere mihi. scelus esse videbitur illi
At non eolide talamos timuere sororum
Unde sed hos novi? cur hec exempla paravi
Quo feror? obscene procul hinc discedite flamme
Nec nisi qua fas est germana fratri ametur
Si tamen ipse mei captus prior esset amore
Forsitan illius possem indulgere furori
Ergo ego que fueram non neglectura petentem
Ipsa petam. potis ne loqui potis ne fateri?
Cogit amor. potero. vel si pudor ora tenebit
Littera celatos arcana fatebitur ignes
Hoc placet. hec dubiam vicit sententia mentem
In latus erigitur cubitoque innixa sinistro
Viderit insanos inquit fateamur amores;
Ei mihi quo labor? quem mens mea concepit ignem
Et meditata manu componit verba trementi
Dextra tenet ferrum vacuam tenet altera ceram
Incipit et dubitat. scribit. damnatque tabellas
Et notat et delet. mutat culpatque probatque
Inque vicem sumptas ponit positasque resumit
Quid velit ignorat. quicquid factura videtur
Displicet. et multum est audacia mixta pudori
Scripta soror fuerat. visum est delere sororem
Verbaque correptis incidere talia ceris

Qua nisi tu dederis non est habitura salutem
Hanc tibi mittit amans pudet a pudet edere nomen
Et si quid cupiam queris sine nomine vellem
Posset agi mea causa meo nec cognita biblis
Ante forem quam spes votorum certa fuisset
Esse quidem lesi poterat tibi pectoris index
Et color et macies et vultus et humida sepe
Lumina nec causa suspiria mota patenti
Et crebri amplexus et que si forte notasti
Oscula sentiri non esse sororia possent
Ipsa tamen quamvis animi grave vulnus habebam
Quamvis intus erat furor igneus omnia feci
Sunt mihi dii testes ut tandem sanior essem
Pugnavique diu violenta cupidinis arma
Effugere infelix et plus quam ferre puellam
Posse putes ego dura tuli superata fateri
Cogor opemque tuam timidis exposcere votis
Tu servare potes tu perdere solus amantem
Elige utrum facias non hoc inimica precatur
Sed que cum tibi sit iunctissima iunctior esse
Expetit et vinclo tecum propiore ligari
Iura senes norint et quid liceatque nefasque
Fasque sit inquirant legumque examina servent
Conveniens venus est annis temeraria nostris
Quid liceat nescimus adhuc et cuncta licere
Credimus et sequimur magnorum exempla deorum
Nec nos aut durus pater aut reverencia fame
Aut timor impediet tantum sit causa timendi
Dulcia fraterno sub nomine furta tegemus
Est michi libertas tecum secreta loquendi
Et damus amplexus et iungimus oscula coram
Quantum est quod desit miserere fatentis amorem
Et non fassure nisi cogeret ultimus ardor
Ne ve merere meo subscribi causa sepulcro
Talia nequicquam perarantem plena reliquit
Cera manum summoque in margine versus adhesit

Ptin' impssa signat sua crimia gemma
Quã tinxit lacrimis. lingue defecerat humor
De qz suis unũ famlis pudibunda uocauit
Et pauidũ blandita fer has fidissime nostro
dixit. 7 adiecit p' longo tpe fratri
Cũ daret elapse manib' cecidere tabelle
Omine turbata ẽ. misit tñ. apta minister
Tpa nactus adit. tradit qz latencia uerba
Attonit' subita iuuenis meandrius ira
Pricit acceptas lectas sibi parte tabellas
Vix qz man' retinẽs trepidãtẽ ab oẽ ministri
Dũ licet o uetite scelerate libidinis auctor
Effuge ait. qui si nrm tua fata pudorez
Non traherẽt tecũ. penas m̃ morte dedisses
Ille fugit pauid'. dñe qz ferocia cauni
Dicta refert; palles audita bibli repulsa
Et pauet obsessũ glaciali frigore corpus
Mens tñ ut rediit. pit' rediere furores
Lingua qz vix tales icto dedit aere uoces
Et merito. qd em̃ temerãria uulneris huius
Indiciũ feci. quid que celanda fuerunt
Tam cito cõmissi ꝑperate ũba tabellis.
Ante erãt ambiguis animi sentencia dictis
Ptentanda m̃; ne non sequeret' euntem.
Parte aliq̃ ueli qualis foret aura notãe
Debuerã. toto qz mari decurrẽ. que nũc
Non exploratẽ impleui lintea uentis
Auferor ĩ scopulos igit' submersa qz toto
Obruor occeano. neqz hñt mea uela recess'
Q'd qd et ominib' certẽ phibebar amori
Indulgere meo. tũ cũ mich' ferre iubenti
Excidit. 7 nr̃as spes fecit cera caducas.
Nõne uel ille dies fuerãt uel tõ uoluptas
Sz pocius mutãda dies. d's ipse monebat
Signa qz cẽta dabat. si nõ male sana fuissez
Et tñ ipsa loqui nec me committẽ cere

debuerã · p̄sens q̄ȝ meos aperīe furores
Vidisset lacimas · vltū vidiss̄ amant̄
plura loqui poterã q̄m que cepe tabelle
Inuito potui circundaē brachia collo
Et si reicerer · potui moritura videri
Amplectiq̄ȝ pedes · affusa q̄ȝ poscē vitam
om̄ia fecissez · quoꝝ si singula durãm
flectē nō poterãt · potuissent om̄ia mētē
Forsitan et missi sit quedã culpa m̄istri
Non adiit apte · nō legit idonea credo
Tempoā · nec petiit horã q̄ȝ aim̄ q̄ȝ vacantē
Hec nocuere m̄ · neq̄ȝ em̄ ē de tigride nat᷒
Nec rigidos silices solidū ve ī pectoē ferrū
Aut adamanta gerit · n̄ lac bibit ille leene
Vincet᷑ · repetend᷒ erit · nec tedia cepti
Vlla mei capiã · dū sp̄us iste manebit
Naz primū si fata m̄ reuocare liceret
i. nō desiste cepto
Non cepisse fuit; ceptū expugnaē sc̄dm̄ ē;
Quippe nec ille p̄t; ut iã mea uota reliq̄
Non tn̄ ausoꝝ sp̄ memor esse meorum
Et q̄a desierim · leuit᷑ uoluisse uidebor
Aut etiã tentasse illū · insidiis q̄ȝ petisse
Vel ēte nō hoc · qui plurim᷒ vrit ⁊ ussit
pectora nr̄a deo · ſ ucta libidine credar
Deniq̄ȝ iaz neq̄o nil commisisse nefandū
Et sc̄psi ⁊ pecii · temerata ē nr̄a uoluptas
Vt nichil adiciã · nō possū innoxia dici
Qd̄ supest mltū ē ī uota · ī crīmīa paruū
Dixit · ⁊ mēte tanta ē · discordia mentis
Cū pigeat tentasse · libet tentaē · modū q̄ȝ
Exit · ⁊ infelix committit sepe repelli
Mox ubi finis abest patriã fugit ille · nefas q̄ȝ
In q̄ȝ pegrina ponit noua menia terra
biblidem
Tum vō mesta toti miletida mente
Defecisse ferūt · tū vero a pectore uestem
Diripuit · planxit q̄ȝ suos furibūda lacertos

Jam q3 palã ẽ demens ingressam q3 fatetur
Spem veneris. sine q̃ (scilicet) patriã ĩuisos q3 penates
Deserit. ⁊ ꝓfugi sequitur uestigia fratris
Vt q3 tuo mote ꝓles (bache) semeleia tirso
Jsmarie celebrãt repetita triẽnia bache
Biblida nõ aliť latos ululasse ꝑ agros
Bubasides uidẽ nurꝰ. quibꝰ illa relicť
Carras ⁊ armiferos lelegas liciã q3 pererat
Jã graton ⁊ limirẽ xanti q3 reliqͥrat vndas
Quo q3 chimeã iugũ mediis ĩ ptibꝰ hircum
Pectꝰ et ora lee caudã ſpentis habebat
Deficiũt silue. cũ tu lassata seq̃ndo
Concidis. ⁊ dura positť tellure capillis
Bibli iaces. frondes q3 tuo ꝑmis ore caducas
Sepe illã nimphe teneris lelegeides ulnis
Tollẽ conaťr sepe ut medeatur amori
P̃cipiũt. surde q3 adhibẽt solacia menti
Muta iacet virides q3 suis tenet vnguibꝰ herbas
Biblis. ⁊ humectat lacrimarũ ꝯmina riuo
Naiades his venã que nũq̃ arescẽ posset
Supposuisse ferũt. qd̃ n. dare maiꝰ hẽbãt.
Ptinꝰ ut secto picee de cortice gutte
Vt ve tenax ꝯmuda manat tellurẽ bitumẽ
Vt q3. sb' aduentu spirantť lene fauoni
Sole remollescat que frigore ꝯstitit vnda
Sic lacrime ꝯsupta suis phebeia biblis
Vtiťr in fontẽ. qui nũc q3 vallibꝰ illis
Nomẽ habet dñe. nigͣ q3 sub ilice manat
Fama noui centũ creteas forsitan vrbes
Jmplesset monstri si nõ miracula nuper
Jphide mutata crete ꝓpiora tulisset
Proxima gnosiaco naz quondã festia regno
Progenuit tellꝰ ignotũ nomine ligdum | ignotum quia pauper fuit
Jngenua de plebe virũ nec census in illo ẽ
Nobilitate sua maior. ſ3 vita fides q3
Jnculpata fuit. ꝯiuge qui ꝯiugis aures
Vocibꝰ his monuit cũ iaz ꝑpe partꝰ adesset

Que voueaz duo sut. mimo ut releuere doloze
Vtqz mare parias. onerosioz altra sors est
Et vires fortuna negat. qd abominoz ergo
Edita forte tuo fuerit si femina partu
Inuit' mando. pietas ignosce necetur
Dixerat. 7 lacimis wltu lauere pfusis
Tam qui madabat. qm cui madata dabant
Sz tn usqz suu vanis theletusa maritum
Sollicitat pcib' ne spez sibi ponat in arto
Certa sua e ligdo sentecia. iam qz ferendo
Vexerat illa gue maturo pondere ventrem
Cu medio nocte spacio sb imagine somni
Inachis ante thoz pompa comitata sacrorz
Aut stetit aut visa e. inerat lunaria froti
Cornua. cu spicis nitido fulgentib' auro
Et regale decus. cu qua latratoz anubis
Sancta qz bubastis variis qz colorib' apis.
Qui qz pmit voce digito qz silencia suadet
Sistra qz erant. nu qm qz sat qsit' osiris
plena qz somniferis spes pegrina venenis
Tum velut excussa somno 7 manifesta videte
Sic affata dea e. pars o teletusa mearu
pone gues curas madata qz falle mariti
Nec dubita cu te ptu lucina leuaret
Tolle quicqd erit. dea su. auxiliaris opem qz
Exorata fero. nec te coluisse quereris
Ingratu numen monuit talamo qz recessit
Leta thoro surgit. puras qz ad sidera supplex
Cressa man' tollens. rata sit sua visa pcat
Vt doloz icreuit se qz ipm pond' in auras
Expulit. 7 nata e ignaro femina patri
Jussit ali mat. pueru mentita fidem qz
Res huit nec erat ficti ni osia nutrix
Vota pat solvit nome qz inponit auitu
Iphis auus fuerat gauisa e noie mater

Qd' comune foret. nec quoquam fallet illo
In de cepta pia mendacia fraude latebat
Cult⁹ erat pueri facies q̄m siue puelle
Siue dares puero. fiet formosus utrūqȝ
Terci⁹ interea decimo successerat ānus (illi ꝯ puella)
Cū pat' iphi tibi flauā despōdet ianthen
Int' phestiades que laudatissima forme
Dote fuit virgo dicteo nata theleste
Par etas par forma fuit p̄mas magistris
Accepere artes; clemēta etatis ab hijsdem
Hinc amor amboꝝ tetigit rude pect⁹ ꝛ equū
Uuln⁹ utriqȝ dedit. s; erat fiducia dispar
Coniugii. pacte qȝ expectāt t'pa tede
Queqȝ suū putat ēe virū fore credit ianthe
Iphis amat q' posse frui desp'at. ꝛ auget
Hoc ip̄m flāmas. ardet qȝ in virgine virgo
Vix qȝ tenēs lacrimas. q's me manet exit⁹ inquit
Cognita q̄m nulli qȝ p'digiosa noue qȝ
Parcē debuerat si nō ꝛ p'dē vellet — Cura tenet veneris. si dij mi parcē vellent
Naturale malū salte de more dedissent
Nec vaccā vacce. nec eq's amor urit equaꝝ
Urit oues aries. sequit' sua femina ceruū
Sic ꝛ aues coeūt int' qȝ aīalia cuncta
Femina femīnea correpta libidine nulla ē
Vellē nulla forē. ne nō tn̄ omīa crete.
Monstra ferat. taurū dilexit filia solis
Femina nēpe marē. meus ē furiosior illo
Si vera p'fitem amor. tn̄ illa secuta est
Spē veneris. tn̄ illa dolis. ꝛ imagine vacce
Passa bouē ē. et erat qui deciperet adult'
Huc licet e toto sollercia ꝯfluat orbe
Ipse licet reuolet ceratis dedalus alis
Qd faciet: nō me puerꝝ de virgine doctis
Artib⁹ efficiet. nō te mutabit ianthe
Quin animū firmas teqȝ ip̄a recolligis iphi

Consiliu qz capes ⁊ stultos excutis ignes
Qd sis nata uide nisi te qz decipis ipam
Et pete qd fas e ⁊ ama qd femia debes
Spes e que capiat spes e q pascat amorem
Hanc t res adimit no te custodia caro
Arcet ab amplexu n cauti cura mariti
Non pris aspitas n se negat ipa roganti
Nec tn e pociunda t nec ut omia fiant
Esse potes felix ut dii qz hoies qz laborent
Nuc qz uotoz nulla e ps una meoz
Dii qz m faciles quicqd ualuere dederunt
Qd qz ego wlt genitor socer ⁊ wlt ipe futurus
At no wlt natura potentior omnib istis
Que m sola nocet. ueit ecce optabile tps
lux qz iugalis adest ⁊ iaz mea fiat ianthe
Nec m ztinget mediis sitiem in undis
Pnuba qd iuno qd ad hec himenee uenite
Sacra quib qui ducat abest u nubim abe
Pssit ab his voce nec lenius altera uirgo
Estuat ut qz celer uenias himenee pcat
Qd petit hec theletusa times m tpa differt
Nuc ficta languore mora trahit. oia sepe
Visa qz causat. s iam zsumpserat omnem
Materiam ficti. dilata qz tpa tede
Institerat un qz dies restabat. at illa
Crinale capiti vitta nate qz sibi qz
detrahit. ⁊ passis aram complexa capillis
Isi pharetonia mareoticaqz arua faron qz
Que colis ⁊ septe digestu i cornua nilu
Fer pcor inqt ope nro qz medere timori
Te dea te qnda tua qz hec insignia uidi
Cucta qz cognoui sonitu comitesqz faces qz
Sistroz. memori qz aio tua iussa notaui
Qz uidet hec luce qz no ego punior ipsa
Consiliu iussu qz tuu e miserere duarum

auxilio qz leua. lacrime sunt uerba secute
Visa dea est mouisse suas. et mouerat aras
Et templi tremuere fores. imitataqz lunam
Cornua fulserunt. crepuitqz sonabile sistrum
Non secura quidem fausto tamen omine leta
Mater abit templo. sequitur comes iphis euntem
Quam solita est. maiore gradu. nec candor in ore
Permanet. et vires augentur. et acrior ipse est
Vultus. et incomptis breuior mensura capillis
Plus uigoris adest. habuit quam femina. namqz
femina nuper eras. puer es. date munera templis
Nec timida gaudete fide. dant munera templis
Addunt et titulum. titulus breue carmen habebat
Dona puer soluit. que femina vouerat iphis
Postera lux radiis latum patefecerat orbem
Cum venus et iuno sociusqz himeneus ad ignes
Conueniunt. potiturqz sua puer iphis ianthe

Explicit nonus Incipit Decimus

Inde per immensum croceo uelatus amictu
Ethera digreditur. ciconumqz himeneus ad oras
Tendit. et orphei nec quicquam voce vocatur
Affuit ille quidem sed nec sollempnia uerba
Nec letos vultus. nec felix attulit omen
Fax quoqz quam tenuit lacrimoso stridula fumo
Usqz fuit. nullosqz inuenit motibus ignes
Exitus auspicio grauior. nam nupta per herbas
Dum noua naiadum turba comitata uagatur
Occidit in talo serpentis dente recepto
Quam satis ad superas postquam rodopeius auras
Defleuit uates. ne non temptaret et umbras
Ad stiga trenaria est ausus descendere porta
Perqz leues populos. simulacraqz functa sepulcro
Persephonen adiit. inamenaqz regna tenentem
Umbrarum dominum. pulsisqz ad carmina neruis
Sic ait. o positi sub terra numina mundi
In quem recidimus quicquid mortale creatur

Trenarus est vallis per quam descensus fit ad inferos

Si licet et falsi positis ambagibus oris
Vera loqui sinitis non huc ut opaca viderem
Tartara descendi nec uti villosa colubris
Terna medusei vincirem guttura monstri
Causa vie est coniux in quam calcata venenum
Vipera diffudit crescentesque abstulit annos
Posse pati volui nec me tentasse negabo
Vicit amor supera deus hic bene notus in hora est
An sit et hic dubito sed et hic tamen auguror esse
Famaque si veterum non est mentita rapinam
Vos quoque iunxit amor per ego hec loca plena timoris
Per kaos hoc ingens vastique silentia regni
Euridices oro properata retexite fata
Omnia debentur vobis paulumque morati
Serius aut citius sedem properamus ad unam
Tendimus huc omnes hec est domus ultima vosque
Humani generis longissima regna tenetis
Hec quoque cum iustos matura peregerit annos
Iuris erit vestri pro munere poscimus usum
Quod si fata negant veniam pro coniuge certum est
Nolle redire michi leto gaudete duorum
Talia dicentem nervosque ad verba moventem
Exangues flebant anime nec tantalus undam
Captavit refugam; stupuitque ixionis orbis
Nec carpsere iecur volucres; urnisque vacarunt
Belides; inque tuo sedisti sisiphe saxo;
Tunc primum lacrimis victarum carmine fama est
Eumenidum maduisse genas. nec regia coniux
Sustinet oranti nec qui regit ima negare
Euridicenque vocant. umbras erat illa recentes
Inter et incessit passu de vulnere tardo
Hanc simul et legem rodopeius accipit heros
Ne flectat retro sua lumina donec avernas
Exierit valles aut irrita dona futura;
Carpitur acclivis per muta silentia trames
Arduus obscurus caligine densus opaca

Nec p(ro)cul abfuerat telluris margine su(m)me
Hic ne deficeret metuens · auid(us)q(ue) videndi
Flexit amans oculos · (et) p(ro)tin(us) illa relapsa est
Brachia(que) intendens · prendiq(ue) (et) prendere certans
Nil nisi cedentes infelix arripit auras
Jamq(ue) iterum moriens · non est de coniuge quicq(uam)
Questa suo · quid enim nisi se quereretur amatam
Supremu(m)q(ue) uale quod iam vix auribus ille
Acciperet · dixit · reuoluta q(ue) rurs(us) eodem est
Non aliter stupuit gemina nece coniugis orfeus
Quam tria qui timid(us) medio portante catenas
Colla canis uidit · quem non pauor ante reliquit
Quam natura prior saxo per corp(us) oborto
Quiq(ue) in se crimen traxit voluitq(ue) videri
Olenos esse nocens · tu q(ue) o confisa figure
Infelix letea tua iunctissima quondam
pectora · nunc lapides · quos humida sustinet ide
Orantem frustraq(ue) iterum transire uolentem
(caron) Portitor arguerat · septem tamen ille diebus
Squalid(us) in ripa ceris sine munere sedit
Cura dolor q(ue) animi lacrime q(ue) alimenta fuere
Esse deos erebi crudeles quest(us) in altam
Se recipit rodopen · pulsum q(ue) aquilonib(us) hemum ·
Tercius equoreis inclusum piscibus annum
Finierat titan · omnem(que) refugerat orpheus
Femineam venerem · seu quod male cesserat illi
Siue fidem dederat · multas tamen ardor habebat
Jungere se uati · multe doluere repulse
Ille etiam tracum populis fuit auctor amorem
In teneros transferre mares cit(ra)q(ue) iuuentam
Etatis breue ver · (et) primos carpere flores loquitur methaforice
Collis erat · collemq(ue) super planissima campi
area · quam viridem faciebat graminis herbe
Vmbra loco deerat · qua postq(uam) parte resedit
dis genitus uates · (et) fila sonantia mouit
Vmbra loco uenit · non chaonis abfuit arbor

Non nemus eliadum non frondibus esculus altis
Nec tilie molles nec fagus et innuba laurus
Et corili fragiles et fraxinus utilis hastis
Enodisque abies curvataque glandibus ilex
Et platanus genialis acerque coloribus impar
Amnicoleque simul salices et aquatica lotos
Perpetuoque virens buxus tenuesque mirice
Et bicolor mirtus et bacis cerula tinus
Vos quoque flexipedes edere venistis et una
Pampinee vites et amicte vitibus ulmi
Ornique et picee pomoque onerata rubenti
Arbutus et lente victoris premia palme
Et succincta comas hirsutaque vertice pinus
Grata deum matri siquidem cibeleius attis
Exuit hac hominem truncoque induruit illo
Affuit huic turbe metas imitata cupressus
Nunc arbor puer ante deo dilectus ab illo
Qui citharam nervis et nervis temperat arcum
Namque sacer nimphis carthea tenentibus arva
Ingens cervus erat lateque patentibus altas
Ipse suo capiti prebebat cornibus umbras
Cornua fulgebant auro demissaque in armos
Pendebant tereti gemmata monilia collo detersa al' gemmatu
Bulla super fronte parvis argentea loris
Vincta movebatur parilesque etate nitebant
Auribus in geminis circum cava tempora bacce
Isque metu vacuus naturalique pavore
Deposito celebrare domos mulcendaque colla
Quamlibet ignotis manibus prebere solebat
Sed tamen ante alios cee pulcherrime gentis
Gratus erat cyparisse tibi tu pabula cervum
Ad nova tu liquidi ducebas fontis ad undas
Tu modo texebas varios per cornua flores
Nunc eques in tergo residens huc letus et illuc
Mollia purpureis frenabas ora capistris
Estus erat mediusque dies solisque vapore

Concaua littorei feruebat brachia cancri
Fessus i herbosa posuit sua corpa tra
Ceruus. ⁊ arborea frigus ducebat ab umbra
Hunc puer impdēs iaculo cyparissus acuto
Fixit. ⁊ ut seuo morientē vulnē vidit
Velle mori statuit. q̄ nō solacia febus
Dixit. ⁊ ut leuius p materia q̄ doleret
Admonuit. gemit ille tn̄ munus q̄ supmū
Hoc petit a supis ut tempoē lugeat oī
Iam q̄ p immēsos egesto sāguine fletus
In viridē uti cepēut membra colorē
Et m qui niuea pendebat frōte capilli
Horrida cesaries fieri. sūpto q̄ rigore
Sidereū gracili spectaē cacumine celū
Ingemuit tristis q̄ deus. lugebere nobis
Lugebis q̄ alios. aderis q̄ dolentib⁹ inquit
Tale nemus vates adtraxeāt in q̄ ferar
Concilio medius turbe. volucrū q̄ sedebat
Ut satis impulsas temptauit pollice cordas
Et sensit varios. q̄uis dūsa sonarent
Concordaē modos. hoc uocē carmiē mouit
a b ioue musa parēs. cedūt iouis oīa regno
Carmina nr̄a moue. iouis ē m sepe ptās
Dicta. pus cecini plectro g̃uiore gigantes
Sparsa q̄ phlegreis victricia fulmiā campis
Nūc opus ē leuiore lira. pueros q̄ canamus
Dilectos supis. in concessis q̄ puellas
Ignib⁹ attonitas meruisse libidine penas.
Rex superū frigii q̄ndā ganimedis amore
Arsit. ⁊ iuentū est aliqd quod iuppiter esse
Qm̄ quod erat mallet. nulla tn̄ alite uti
Dignatur. nisi q̄ portat sua fulmina tre
Nec mora. pcusso mēdacib⁹ aere pēnis
Arripit iliadē. qui nūc quoq pocula miscet
Inuiti q̄ ioui nectar iunone ministrat
Te quoq amiclide posuiss& in ethere phebus

Tristia si spaciu ponendi fata dedissent
Qua licet eternus tamen es. quociens que repellit
Ver hiemem. piscique aries succedit aquoso
Tu tociens oreris viridique in cespite flores
Te meus ante omnes genitor dilexit. et orbe
In medio positi caruerunt preside delphi
Dum deus eurotam. immunitamque frequentat
Spartem. nec cithare nec sunt in honore sagitte
Immemor ipse sui. non retia ferre recusat
Non tenuisse canes non per iuga montis iniqui
Ire comes. longaque alit assuetudine flammas
Iamque fere medius titan venientis et acte
Noctis erat spacioque pari distabat utrimque
Corpora veste levant. et succo pinguis olive
Splendescunt. latique ineunt certamina disci
Quem prius aerias libratum phebus in auras
Misit. et oppositas disiecit pondere nubes
Decidit in solidam post longo tempore terram
Pondus. et exhibuit iunctam cum viribus artem
Protinus imprudens actusque cupidine ludi
Tollere tenarides orbem properabat. at illum
Dura repercusso subiecit in aere tellus
In vultus iacinte tuos. expalluit eque
Quam puer ipse deus. collapsos excipit artus
Et modo te refovet modo tristia vulnera siccat
Nunc animam admotis fugientem sustinet herbis
Nil prosunt artes. erat immedicabile vulnus
Ut siquis violas riguo ue papavera in orto
Liliaque infringat virgis herentia fulvis
Marcida demittant subito caput illa gravatum
Nec se sustineant. spectentque cacumine terram
Sic vultus moriens iacet. et defecta vigore
Ipsa sibi est oneri. cervix humeroque recumbit
Laberis ebalide prima fraudate iuventa
Phebus ait. video que tuum mea crimina vulnus
Tu dolor es facinusque meum mea dextra leto

Inscribenda tuo ē · ego sum tˀ funeris auctor
Que mea culpa tñ? nisi lusisse vocari
Culpa potest: nisi culpa pt̄ · ⁊ amasse vocari
Atqꝫ utinā ꝑ te vitā · tecum qꝫ liceret
Reddē · qđ qm̄ fatali lege tenemur
Semꝑ eris mecū · memori qꝫ herebis in ore
Te lira pulsa manu te carmīa nr̄a sonabūt
Flos qꝫ novus scripto gemitˀ imitabē nr̄os
Tempꝰ ⁊ illud erit quo se fortissimꝰ [aiax] heros
Addat ī hūc florē folio qꝫ [also nomē ai] legatur eodem
Talia dū v̄o memorāt apollinis ore
Ecce cruor qui fusꝰ humi [aiax] signaverat herbas
Desinit eē cruor · tirio qꝫ nitencior ostro
Flos orit̄ · formā qꝫ capit quā lilia si non
Purpureꝰ color hꝭs · argenteus esset ī illis
Nō satis hꝭ phebo ē · is eñ fuit auctor honoris
Ipē suos gemitˀ foliis inscribit · ⁊ ya
Flos hꝭt inscriptū · funesta qꝫ litera ducta est
Nec genuisse pudet spartē iacinton · honor qꝫ
Durat ī hoc [tempꝰ] evi · celebrāda [festa] more priori
Annua ꝑlata redeūt iacinthia pompa
At si forte roges fecūdā amathonta metall'
An genuisse velit ꝓpetidas [infas] · annuit eque
Atqꝫ illos gemino qndā quibꝰ aspa cornu
Frons erat · unde eciā nomē traxē cerastē
Ante fores hoꝝ stabat iovis hospitis ara
Illugubris sceleris · quā siqs sanguine tinctā
Advena vidissꝫ · mactatos crede3 illic
Lactentes vitulos · amatusias [loco] qꝫ bidentes
Hospes erat cesus · sacꝭs offensa nefandis
Ipā suas urbes ophiusia qꝫ arva pabat
Deserē alma venꝰ · ꝫ qđ loca gta · qđ urbes
Peccavere mee: qđ crimen dixit in illis
Exilio penā pocius gens impia pendat
Vel nece · lˀ siquid mediū ē mortē qꝫ fugē qꝫ
Id qꝫ quod eē pt̄ n̄ v̄se pena figure

Du̅ dubitat qua mutet eos. ad cornua wltu̅
flexit. et admonita ē h' illis posse relinqui
Grandia q3 ī toruos t̄n̄sformat meb'ra iuuencos
Sūt tan obscene venēz ꝓpetides ause
Esse negare deam. ꝓ q̄ sua numinis ira
Corpa cu̅ forma ꝑme vulgasse feruntur
Vt q3 pudor cessit. sanguis indurvit ois
In rigidu̅ ꝑuo silicez discrimine uerse
Quas q3 pigmalion neuu̅ ꝑ crīa gēte
Viderat offensus viciis q̄ plurima menti
Feminee n̄a dedit; sine ꝯiuge celebs
Viuebat. talami q3 diu ꝯsorte carebat
Intea niueu̅ mira feliat' arte
Sculpsit ebur. form̄ q3 dedit q̄ femina nasci
Nulla p̄t. opis q3 sui concepit amorem
V'ginis ē ve'e facies quā viuē credas
Et si nō obstet reuerencia velle moueri
Ars adeo latet arte sua mirat' & haurit
Pectore pigmalion simulati corpis ignes
Sepe man' opi tentātes admouet an sit
Corp9 an illud ebur. n̄ adhuc ebur ēe fatet'
Oscula dat. reddi q3 putat loqt' q3 tenet q3
Et credit tact' digitos insid' membris
Et metuit p̄ssos ueniat ne liuor in art'
Et m̄ bladicias adhibet. m̄ g̃ta puellis
Munera fert illi conchas teretes q3 lapillos
Et paruas volucres. et flores mille colorum
Lilia q3 pictas q3 pilas. & ab arbore lapsas
Heliadu̅ lacrimas. ornat q3 uestibus artus
Dat digitis gēmas. dat lōga monilia collo
Aure leues bacce. redimitula pectoe pēdet
Cuncta decēt. nec nuda min9 formosa vide'
Collocat hanc strat' concha sidonide tinct'
Appellat q3 thori sociā acclinata q3 colla
Mollib9 in plumis tanq̄ sensura reponit
Festa dies veneris tota celeberrima cipro

Venat · ⁊ blandis indute cornibus aurū
Conciderat icte niuea ceruice iuuence
Thuraq̄ fumabāt · cū munē funct' ad aras
Constitit · ⁊ timide si dii dare cūcta potestis
Sit ꝯiux opto · nō ausus eburnea uirgo
Dicē · pigmalion similimea dixit eburne
Sensit ut ipa suis adeāt ven' aurea festis
Vota qd illa velint · ⁊ amici numinis omen
Flāma t' accensa ē · apiceq̄ p aera duxit
Vt rediit simulacr sue petit ille puelle
Incumbensq̄ thoro dedit oscula uisa tepe ē
Admouet os itm manib'q̄ pectora tentat
Tentatū mollescat ebur · positoq̄ rigore
Subsedit digitis · ceditq̄ himetia ut sole (illo' loci) ab himeto monte ubi abun apes ppter calorem
Cera remollescat · tractataq̄ pollice multas
Flectit' in facies · ipoq̄ fit utilis usu
Dū stupet et medio gaudet · fallīq̄ veret'
Rursus amās rursq̄ manu sua vota retractat
Corpus erat saliūt tentate pollice uene
Tū vo paphius plenissima ꝯcipit heros
Vba · quib' veñi ḡtes agat · oraq̄ tandē
Ore suo nō falsa pmit · dataq̄ oscla uirgo
Sensit · ⁊ erubuit · timidūq̄ ad lumīa lumē
Attollens · parit' cū celo uidit amantē
Coniugio qd' fecit adest dea · iamq̄ coactis
Cornib' in plenū nouies lunarib' orbem
Illa paphon genuit · de q' tenet īsula nomē
Editus hac ille ē · qui si sine ꝓle fuisset
Int' felices cyniras potuisset haberi
Dira canā ꝓcul hinc nate ꝓcul este parētes
Aut mea si vras mulcebūt carmīa mentes
Desit ī hac pte m' fides · ne credite factū
Vel si credet' factiq̄ credite penam
Si tn̄ admissū sinit hoc natura videri
Gentib' hismariis · et nr̄o gratulor orbi
Gratulor huic tre · q̄ abest regionib' illis

Que tantu genuere nefas. sit diues amomo
Cinnamaq; costu q; suu sudataq; ligno
Tura ferat. flores q; alios panchaia tell'
Du ferat et mirra. tanti noua n fuit arbor
Ipse negat nocuisse tibi sua tela cupido
Mirra. faces q; suas a crimine vendicat isto
Stipite te stigio tumidisq; afflat echinis (serpentib')
E trib' vna soror. scelus e. odisse parentem
Hic amor e. odio mai' scel'. vndiq; lecti
Te cupiut proceres toto q; oriente iuuentus
Ad talami certame adest. ex omnib' vnu
Elige mirra viru. du ne sit i omnib' vn'
Illa quide sentit (ignem). fedo q; repugnat amori
Et secu. quo mete feror. qd molior. inquit
Dii. precor et pietas sacrataq; iura parentu
Hoc prohibete nefas. scelerique resistite nro
Si tn hoc scelus e. s; em damnare negatur
Hanc venere pietas. coeunt aialia nullo
Cetera delicto nec habetur turpe iuuence
Ferre patrem tergo. fit equo sua filia coniux
Quasq; creauit init pecudes capr. ipsaq; cuius
Semine concepta e. ex illa concipit ales
Felices quib' ista licet. humana malignas
Cura dedit leges. et qd natura remittit
Inuida iura vetant. gentes tn ee ferunt
In quib' et nato genitrix et nata parenti
Iungitur. et pietas geminato crescat amore
Me miseram qd no nasci mi contigit illic
Fortunaq; loci ledor. qd in ista revoluor
Spes interdicte discedite dignus amari
Ille. s; ut pr est. g' si filia magni
Non esse cynare. cynare concubere possem
Nunc q; iam meus e. no ipsa deq; damno
Nunc q; ia me' e no e meus ipsaq; damno
Est mi proximitas aliena. potentior essem
Ire libet procul hinc patrieq; relinquere fines

Du͂ scelus effugiã · retinet mal⁹ ardor amãtē
Vt p̃ns specte͂ cynara͂ ta͂gu͂q3 loquar q3
Oscula q3 admoueã · si nil ꝯceditur ultra
Vľr aute͂ spectare aliq̃d potes ĩpia uirgo
Et q̃ ꝯfundas iura et nomina sentis
Tu͂c eris ⁊ m̃ris pelex · ⁊ adultera patris
Tu q3 soror nati genitrix q3 vocabere fr̃is
Nec metues atro crinitas angue sorores
Q̃s facib⁹ seuis oculos atq3 ora petentes
c Contubitu uetito nature pollue fedus
a Noxia corda uidet · at tu du͂ corpe no͂ es
b Passa nefas aio ne ꝯcipe ne ue potent̃s
d Velle puta · res ip̃a uetat · pius ille memor q3
Moris · ⁊ o uelle͂ simil' furor esset in illo
Dixerat · at cynaras quem copia digna procoꝝ
Q̃d faciat dubitare facit scitat' ab ipsa
Nomib⁹ dictis cui⁹ uelit esse mariti
Illa silet p̃mo q3 p̃ris ĩ uultib⁹ herens
Estuat · ⁊ tepido suffundit lumina rore
Virginei cynaras hec credens esse timoris
Flere uetat · siccat q3 genas atq3 oscula iungit
Myrra datis nimiu͂ gaudet ꝯsulta q3 q̃le͂
Optet habe͂ viru͂ · simile͂ t̃ dixit · et ille
Non itellecta͂ uoce͂ collaudat · et esto
Tam pia sẽp ait · pietatis nomĩe dicto
Demisit vult' sceleris sibi conscia uirgo
Noctis erat mediu͂ · curas ⁊ corpa somn⁹
Soluerat · at uirgo cynereia puigil igne
Carpit' indomito · furiosa q3 uota retractat
Et modo desꝑat · m̃ uult temptare pudet q3
Et cupit · ⁊ q̃d agat · n̄ iuenit · ut q3 securi compo
Saucia trabs igens · ubi plaga nouissima restat
Quo cadat ĩ dubio e͂ · omni q3 a pte timet'
Sic anim⁹ uario labefact⁹ vulne nutat
Huc leuis atq3 illuc momenta q3 sumit utroq3

Nec modus et reqes nisi mors reperit amoris·
Mors placet· erigitur· laqueo qz innectere fauces
destinat· z zona summo de poste reuincta
Care vale cynara· causam qz intellige mortis
dixit· z aptabat pallenti vincla collo
murmura uerborum fidas nutricis ad aures
peruenisse ferunt· limen seruantis alumne
Surgit anus reseratqz fores mortisqz parate
instrumenta uidens spacio conclamat eodem
Seqz ferit scinditqz sinus ereptaqz collo
Vincla dilaniat· tum deniqz flere vacauit
Tunc dat complexus laquei qz requirit causam;
Muta silet virgo terramqz immota tuetur
Et deprensa dolet tarde conamina mortis
Instat anus canosqz suos z inania nudans
Vbera· per cunas alimentaqz prima precatur
Vt sibi committat quicquid dolet· illa roganti
Auersata gemit· certa est exquirere nutrix
Nec solam spondere fidem dic inquit opemqz
Me sine ferre tibi· non est mea pigra senectus
Seu furor est· habeo quae carmine sanet et herbis
Siue aliquis nocuit magico lustrabere ritu
Ira deum siue est· sacris qz placabimus iram
Quid rear ulterius· certe fortuna domusqz
Sospes ab incursu viuit genitrixqz paterqz
Myrrha patre audito suspiria duxit ab imo
pectore· nec nutrix etiam nunc concipit illud
mente nefas· aliquemqz tamen presentit amorem
propositiqz tenax quodcunqz sit orat ut ipsi
indicet· z gremio lacrimantem tollit anili
Atqz ita complectens infirmis membra lacertis
Sensimus inquit amas· z in hoc mea pone timorem
Sedulitas erit apta tibi· nec sentiet unquam
hoc pater· exiluit gremio furibunda· thorumqz
ore premens discede precor miseroqz pudori

parte ait instāti. discede. aut desine dixit
Querē quid doleā. scelus ē q̄d scire laboras
Horret an⁹. tremulas qꝫ man⁹ ānis qꝫ metuqꝫ
Tendit. ⁊ ante pedes supplex ꝓcub᷑ alumne
Et m° blandit᷑. modo si nō conscia fiat
Terret. ⁊ indiciū laquei cepte qꝫ minatur
Mortis. ⁊ officiū commisso spondet amori
Extulit illa caput lacrimis qꝫ īplevit abortē
pectora nutric᷑. conata qꝫ sepe fateri
Sepe tenet vocē pudibūda qꝫ vestib⁹ ora
Texit. et o dixit felicem cōiuge matrem
Hacten⁹. ⁊ gemuit gelidos nutric᷑ in art⁹
Ossa qꝫ. sensit eīm penet᷑t t̄mor. alba qꝫ toto
V̄tice canicies. rigidis stetit hirta capillis
Multa qꝫ ut excutēt diros si possꝫ amores
Addidit. at v̄go scit se nō falsa moneri
Certa mori tñ est si nō potiatur amore
Vive ait hec. potiere tuo. nō ausa parētē
Dicē cōticuit. ꝓmissa qꝫ (iuramento) numine firmat
Festa pie c̄eris celebrabant annua matr̄s
Illa quib⁹ nivea velate corpa veste
ꝓmicias frugū dāt. spicea serta. suaꝝ
P qꝫ novē noctes venerē tactus qꝫ viriles
In vetitis numerāt. t᷑ba cinareis ī illa
Regis adest cōiunx. arcana qꝫ v̄ba frequentat
Ergo legitīā ē vacuus dū cōiuge lectus
Nacta ḡvē vino cinirā male sedula nutrix
Nōie mētito. veros exponit amores
Et faciē laudat. quesitis v̄ginis annis
Par ait ē myrre. quā p⁹q̄ adducē iussa est
Ut qꝫ domū redit gaude mea dix᷑ alumna
Vicim⁹. infelix nō toto pectore sentit
leticiā v̄go. p̄saga qꝫ pectora merent
Sꝫ tñ et gaudet. tanta ē discordia mentē
Temp⁹ erat quo cūcta silēt. int᷑ qꝫ triones
flexerat obliq° plaustrū temone boetes

Ad facin⁹ uenit illa suū. fugit aurea celo
Luna. tegūt nigre latitancia sidera nubes ycarus minister bachi
Nox caret igne suo. pīm⁹ tegit ycare wltus
Erigone q3 pio sacrata parentis amore
Ter pedis offensi signo ē reuocata. ter omen
Funereus bubo letali carmine fecit
It tn̄. 7 tenebre minuūt nox q3 atque pudorem
Nutricisq3 manū leua tenet altera motu
Cecū iter explorat. talami iā limina tāgit
Jamq3 fores apit. iā ducit intus. at illi
Poplite succiduo genua ꝯtremuere. fugitq3
Et color et sanguis. animusq3 relinqt euntem
Quoq3 suo ꝓpior sceleri ē magis horret. 7 ausi
Penitet. 7 vellet non cognita posse reuerti
Cunctantē longeua manu deducit. et alto
Admotā lecto cū tradet. accipe dixit
Ista tua ē cynara. deuota q3 corpora iunxit
Accipit obsceno genitor sua uiscera lecto
Virgineos q3 metus leuat. hortatur q3 timentē
Forsitā etatis q3 nomine filia dixit
Dicat. et illa pater. sceleri ne nomina desint
Plena pris talamis excedit. 7 impia diro
Semina fert utero. ꝯcepta q3 crimina portat
Postera nox facin⁹ geminat. nec finis in illa ē
Cū tandē cynaras auid⁹ cognoscere amantē
Post tot ꝯcubit⁹ illato lumine vidit
Et scelus. 7 natā. u̇bisq3 dolore retentis
Pendenti nitidū vagina deripit ensem
Myrra fugit. tenebrisq3 7 cece munere noctis
Intercepta neci ē. latosq3 uagata per agros
Palmiferos arabes pancheaq3 rurā relinqt
Perq3 nouē errauit redeuntis cornua lune
Cū tandē terra requieuit fessa sabea
Vixq3 uteri portauerat on⁹. tū nescia uoti

Atq; int' mortisq; met' et tedia vite
Est tales complexa p̄ces . o si q̄ patetis
Numina ꝯfessis . meruj . nec teste recuso triste
Suppliciū . sʒ ne violē vivos q; supstes
Mortua q; exitos . ambob' pellite regnis
Mutate q; michi vitā q; necē q; negate
Numen ꝯfessis aliqd' patet ultīa certe
Vota suos habuere deos nā crura loqntis
Terra supuenit . ruptos q; obliq̄ p vngues
Porrigit radix . longi firmamina trunci
Ossa q; robur agūt . media q; mediāte medulla
Sanguis it ī sucos ī magnos brachia ramos
In pvos digiti . duratur cortice pellis
Iam q; gravē crescēs vterū pstrinxerat arbor
Pectora q; obruerat collū q; opire parat
Nō tulit illa morā . venienti q; obvia ligno
Subsedit . mersit q; suos ī cortice vultus
Que q̄nq; amisit vetēs cū corpe sensus
Flet tn̄ ī tepide manant ex arborē gutte
Est honor et lacrimis stillata q; cortice mirra
Nomē herile tenet nullo q; tacebitur evo
At male ꝯcept' sub robore creverat infans
Querebat q; viā qua se genitrice relicta
Exereret . media gravid' tumet arborē venter
Tendit onus matrē neq; hnt sua vba dolorēs
Nec lucina pt parientis voce vocari
Nitenti tn̄ ē . simil' curvata q; crebros
Dat gemit' arbor . lacrimis q; cadētib' humet
Constitit ad ramos mitis lucina dolentes
Admovit q; man' ī vba puerpa dixit
Arbor agit rimas . ī fisso cortice vivum
Reddit on' . vagit q; puer . quē mollib' herbis
Naides impositū lacrimis vnxere parentis
Laudaret faciē livor q; qualia namq;
Corpa nudorum tabula pinguntur amorum
Talis erat . sʒ ne faciat discrimina cult'

Aut huic adde leues a' illi deme faretras;
labit' occulte. fallit qz uolatilis etas
Et nichil ē ānis velociꝰ. ille sorore
Nat' auo qz suo qui codit' arboē nup
Nup erat genit'. m̄ formosissiꝰ infās
Iā iuuenis. iaz vir. iā se formosior ipo ē
Iaz placz ꝛ veñi mr̄isqz ulcisc' ignes
Nanqz faretrat' dū dat puer oscłā mr̄i
Inscius ex stāti destrīx' arūdine pectus
lesa manu natū dea reppulit alti' actū
Wln' erāt specie pmo qz fefellerat ipam
Capta uiri forma nō iā citareia curat
litora. n̄ alto repetit paphon eqre cinctā
Piscosā qz nigdon ğuidā qz amatūta metall'
abstinet. ꝛ celo. celo pfertur adonis
huc tenet huic comes ē. asueta qz semp in vmbra
Indulgē sibi formam qz augere colendo
P iuga. p siluas. dumosa qz saxa vagat'
Nuda genu ueste ritu succincta diane
hortat' qz canes tute qz aīalia prede
Aut pnos lepoēs. a' celsū in cornua ceruū
Aut agitat damas. a fortib' abstinet apris
Raptores qz lupos. armatos qz vnguib' ursos
Vitat. ꝛ armēti saturatos cede leones
Te qz ut has timeas siqd pdesse monēdo
Poss adoni monet. fortis qz fugacib' esto
Inqt. in audaces nō est audacia tuta
Parce meo iuuenis temerarius esse piclo
Ne ue feras quib' arma dedit nā lacesse
Stet m̄ ne magno tua gl'a. n̄ mouet etas
Nec facies. nec q̄ venēm mouē leones
Setigeros qz sues. oclōs qz aīos qz feraz
Fulmē hn̄t acres ꝛ adūcis dentib' apri
Impet' ē. fuluis ꝛ uasta leonib' ira
Inuisū qz m̄ gen' ē. que causa roganti

dictū ait · ꝛ ueteris monstrū mirabile culpe
Sꝫ labor insolitꝰ iā me lassauit · et ecce
Opportuna sua blanditur populus ūbra
Dat qꝫ thorꝫ cespes · libet hac requiescē tecū
Et requieuit humo · p̄ssit qꝫ ꝛ ipsū ꝛ ḡmen
Jn qꝫ sinu iuuenis posita c̄uice reclinis
Sic ait · ac medijs in̄serat oscl'a u̇bis
Forsitan audieras aliq̄ c̄tamine cursus
Veloces supasse viros · nō fabula rumor
Jlle fuit · supabat eīn · nec dicē possis
Laude pedū forme ne bono p̄stancior eēt
scrutanti *apollo* *puelle*
Scitanti deus huic de cõiuge · cõiuge dixit
Nil opꝰ ē athlanta t̄ · fuge cõiugis vsum
i. tu vehementer carebis
Nec tn̄ effugies · te qꝫ ipa viua carebis
Territa sorte dei p opacas ī nuba siluas
Viuit · ꝛ instante t̄bā uiolenta pcorum
que sequitur
Condicōe fugat · nō sū potienda nisi inq̇t
Victa p̄us c̄su · pedibus contendite mecū
P̄mia ueloci cõiux talami qꝫ dabuntur
Mors p̄cū tardis · ea lex c̄taminis esto
Jlla q̇dē immitis ſꝫ tanta potēcia forme · ē
Venit ad hāc legē temeraria turba pcorꝫ
Sed'at ippomenes cursus spectator iniqui
Et petitur cuiq̄ p tāta picula coniunx
Dixerat · ac nimios iuuenū dānarat am̄es
Vt faciē et posito corpus uelamine uidit
Quale meū l' quale tuū si femina fias
Obstupuit · tollens qꝫ manꝰ ignoscite dix̄
Quos modo culpaui · nōdū m̄ p̄mia nota
Que peteretis erāt · laudādo cõcipit ignes
Et ne q̇s iuuenū c̄rat uelocius · optat
Jnuidiā qꝫ timet · ſꝫ cur c̄taminis huiꝰ
Jntentata m̄ fortūa relinquitur inquit
Audentes deus ipe iuuat · dū talia secū
i. cito l' alato
Exigit ippomenes · passu volat alite uirgo

Que quamquam Scitica non segnius ire sagitta
Aonio visa est iuveni tamen ille decoris
Miratur magis et cursus facit ipse decorem
Aura refert ablata citis talaria plante
Terga que iactantur crines per eburnea queque
Poplitibus superant picto genualia limbo
In que puellari corpus candore ruborem
Traxat haud aliter quam cum super atria uelum
Candida purpureum simile dat et inficit umbram
Dum notat hec hospes decursa novissima meta est
Et tegitur festa victrix athlanta corona
Dant gemitum victi penduntque ex federe penas
Non tamen eventu iuvenis deterritus horum
Constitit in medio vultuque in virgine fixo
Quid faciles titulum superando queris inertes
Mecum confer ait seu me fortuna potentem
Fecerit a tanto non indignabere vinci
Namque mihi genitor megareus onchestius illi
Est neptunus avus pronepos ego regis aquarum
Nec virtus citra genus est seu vincar habebis
Ypomene victo magnum et memorabile nomen
Talia dicentem molli sceneia vultu
Aspicit et dubitat superari an vincere malit
Atque ita quis deus hunc formosis inquit iniquus
Perdere vult careque iubet discrimine vite
Coniugium petere hoc non sum me iudice tanti
Nec forma tangor poteram tamen hac quoque tangi
Sed quod adhuc puer est non me movet ipse sed etas
Quid quod inest virtus et mens interrita leti
Quid quod ab equorea numeratur origine quartus
Quid quod amat tantique putat conubia nostra
Ut pereat si me sors illi dura negarit
Dum licet hospes abi thalamosque relinque cruentos
Coniugium crudele meum est tibi nubere nulla
Nollet et optari potes a sapiente puella

Cur tn̄ ꝫ m̄ cura tui · tot iam ante pemptis
ipe deus
Viderit · inteat · qm̄ tot cede procorum
Admonit᷒ nō ꝫ · agitur qꝫ ī tedia vite
Occidet hic igit᷑ · voluit qꝫ viue᷑ mecū :
Indignā qꝫ nece p̄ciū patietur amoris
Non erit īuidie victoria n̄ra ferende
Sꝫ nō culpa mea ꝫ · utinā desistē velles
Aut qm̄ es demens utinā uelocior esses
Ha qꝫ̄ uirgine᷒ puerili wlt᷒ in ore ꝫ
Ha miser hipomene nollē t̄ visa fuissē
Viue᷑ dign᷒ eras · qꝫ si felicior essem
Nec m̄ cōiugiū fata impo͛tuna negarent
Vn᷒ eras cū quo sociae᷑ cubilia uellem
Dixerat · ut qꝫ rudis p̄mo qꝫ cupidine tacta
Qd̄ faciat ignoras amat · ꝛ nō sētit amorē
Iam solitos c᷑sus poscūt p̄plus qꝫ pr̄ qꝫ
venus
Cū me sollicita ples neptunia uoce
venus
Inuocat ippomones cithareaqꝫ ꝯp̄cor ausis
Assit ait nr̄is · ꝛ qꝯ dedit adiuvet ignes
Detulit aura p̄ces ad me n̄ īuida blādas
Mota qꝫ sū fateor n̄ opis mo͛a lōga dabat᷑
Est ager īdigene damasenū nōie dicūt
Telluris cipriē ps optiā · quā m̄ prisci
Sacrauere senes · tēplis qꝫ accedē dotem
Hāc iussere meis · medio nitet arbor ī aruo
Fulua comā · fuluo ramis c͛pitātib᷒ auro
Hinc tria forte mea ueniēs decerpta ferebā
Aurea poma manu · nlli qꝫ uidēda n̄ ipsi
Ippomenen adij · docui qꝫ qꝯ usus ī illis
Signa tube dederat · cū carcē pn᷒ utqꝫ
Emicat · ꝛ sūmā celeri pede libat arenā
Posse putes illos sicco freta radē passu
Et segetꝭ cane stantes pcurrē aristas
Adiciūt aīos iuueni clamor qꝫ fauor qꝫ
V͛ba qꝫ dicentū nūc nūc incumbē temp᷒

Hippomene properā. nūc viribꝰ utere totis
Pelle morā vinces. dubiū megareiꝰ heros
Gaudeat an virgo. magis his scheneia dictis
O quotiens cū iā posset transire morata est
Spectatosque diu vultꝰ invita reliquit
Aridus a lasso veniebat anhelitꝰ ore
Metaque erat longe. tū deniqȝ de tribꝰ vnū
Fetibꝰ arboreis proles neptunia misit
Obstupuit virgo. nitidique cupidine pomi
Declinat cursꝰ. aurūque volubile tollit
Preterit ippomenes resonant spectacula plausu
Illa morā celeri cessataque tempora cursu
Corrigit. atque iterū iuvenē post terga relinquit
Et rursꝰ pomi iactu remorata secundi
Consequitur transitque virū. pars ultima cursus
Restabat. nūc inquit ades dea muneris auctor
Inque latꝰ campi quo tardius illa rediret
Iecit ab obliquo nitidū iuveniliter aurum
An peteret virgo visa est dubitare. coegi
Tollere. et adieci sublato pondera malo
Impediique oneris pariter gravitate moraque
Ne vero meus sermo cursu sit tardior ipso
Preterita est virgo. duxit sua premia victor
Digna ne cui grates ageret cui turis honorem
Ferret adonis fui. nec grates immemor egit
Nec mihi tura dedit. subitam convertor in iram
Contemptuque dolens ne sim spernenda futuris
Exemplo caveo meque ipsam exhortor in ambos
Templa deū matri (cibele) que quondam clarus echion
Fecerat ex voto nemorosis abdita silvis
Transibant. et iter longū requiescere suasit
Illic concubitꝰ intempestiva cupido
Occupat ippomenen. a numine concita nostro
Luminis exigui fuerat prope templa recessus
Spelunce similis nativo pumice tectꝰ

Religione sacer. prisca. quo multa sacerdos
lignea contulerat veterum simulacra deorum
Hunc init et vetito temerat sacraria probro
Sacra retorserunt oculos. turrita que mater
In stigia sontes dubitavit mergeret unda
Pena levis visa est. ergo modo levia fulve
Colla iube velant. digiti curvantur in ungues
Ex humeris armi fiunt. in pectora totum
Pondus abit. summe cauda verruntur arene
Iram vultus habet. pro verbis murmura reddunt
Pro talamis celebrant silvas. aliisque timendi
Dente premunt domito cibeleia frena leones
Hos tu care mihi cumque his omne genus ferarum
Que non terga fuge sed pugne pectora prebent
Effuge. ne virtus tua sit dampnosa duobus
Illa quidem monuit iunctisque per aera cignis
Carpit iter. sed stat monitis contraria virtus
Forte suem latebris vestigia certa secuti
Excivere canes. silvisque exire parantem
Fixerat obliquo iuvenis cynerius ictu
Protinus excussit pando venabula rostro
Sanguine tincta suo trepidumque et tuta petentem
Trux aper insequitur totosque sub inguine dentes
Abdidit. et fulva moribundum stravit arena
Vecta levi curru medias citherea per auras
Cipron olorinis nondum pervenerat alis
Agnovit longe gemitum morientis. et albas
Flexit aves illuc. utque aere vidit ab alto
Exanimem. inque suo iactantem sanguine corpus
Desiluit. pariterque sinus pariterque capillos
Rupit. et indignis percussit pectora palmis
Questaque cum fatis. et non tamen omnia vestri
Iuris erunt dixit luctus monimenta manebunt
Semper adoni mei. repetitaque mortis imago
Annua plangoris peraget simulamina nostri
Et cruor in florem mutabitur an tibi quondam

Femineos artus insolentes uertere mentas
Persephone licuit, uobis cynereius heros
Inuidie mutatus erit. sic fata. cruorem
Nectare odorato sparsit. qui tactus ab illo
Intumuit, sicut fuluo pluuiada celo
Surgere bulla solet. nec plena longior hora
Facta mora est. tum flos de sanguine concolor ortus
Qualem que lento celant sub cortice granum
Punica ferre solent. breuis est tamen usus in illo
Namque male herentem et nimia leuitate caducum
Excuciunt idem qui prestant omnia uenti

Explicit decimus Incipit vndecimus

Carmine dum tali siluas animos que ferarum
Thraicius uates et saxa sequencia ducit
Ecce nurus ciconum tecte limphata ferinis
Pectora uellenbus tumuli de uertice cernunt
Orphea percussis sociantem carmina neruis
E quibus una leuem iactato crine per auram
En ait en hic est nostri contemptor. et hastam
Vatis apollinei uocalia misit in ora
Que foliis presumpta notum sine wlnere fecit
Alterius telum lapis est. qui missus in ipso
Aere. concentu uictus uocis que lire que est
Ac ueluti supplex pro tam furialibus ausis
Ante pedes iacuit. sed enim temeraria crescunt
Bella modusque abiit. uesana que regnat herinis
Cuncta que tela forent cantu mollita. sed ingens
Clamor. et inflato berecincia tibia cornu
Timpanaque et plausus et bachei ululatus
Obstrepuere sono cithare tum denique saxa.
Non exauditi rubuerunt sanguine vatis.
Ac primum attonitas etiam nunc uoce canentis
Innumeras uolucres angues que agmen que ferarum
Menades orphei titulum rapuere teatri
Inde cruentatis uertuntur in orphea dextris
Et coeunt ut aues si quando luce uagantem

Noctis aue cernūt structo q utrinq theatro
Ut q matutina ceruus pitturus arena
P̄da canū ē. uatē q petūt. ꝛ fronde uirētes
Coniciūt tirsos nō hec ī munera factos
He glebas. ille directos arbore ramos
Pars torquet silices nec desint tela furori
Forte boues p̄sso subigebant uomē terrā
Nec p̄cul hīc multo fructū sudore parātes
Dura lacertosi fodiebāt arua coloni
Agmine qui uiso fugiūt. opis q reliquūt
Arma sui. uacuos q iacēt dispsa p agros
Sarcula q et rastri q graues longi q ligones
Que postq̄ rapuere fere cornu q minaci
Diuulsere boues. ad uatl fata recurrūt
Tendentē q man9 atq illo tpe primū
Irrita dicentē ñ quicqm uoce mouentē
Sacrilege pimūt. p q os p iuppit illud
Auditū saxis. itellectum q ferarū
Sensib9 muetos. aīa exhalata recessit
Te meste uolucres orpheu te t̄ba ferarū
Te rigidi silices. tua carmīa sepe secute
Fleuerūt silue. positis te frondib9 arbos
Tonsa comā luxit. lacrimis q flumā dicūt
Increuisse suis. obscura q carbasa pullo
Naiades. ꝛ driades sparsos habuere capillos
Tandē febus adest
Membra iacēt diuisa locl caput hebre lirā q
Excipis. ꝛ mirū medio dū labitur amne
Flebile nescio qd. q̄rit lira. flebile lingua
Murmurat exanimis. r̄ndet flebile ripe
Iam q mare inuecte flum populare relinquūt
Et methinnei potiūt litore lesbi
Hic ferus expositū pegrin9 anguis arenis
Os petit et sparso stillantes rore capillos
Tandē febus adest. morsl q in fre parantē
Arcet. ꝛ ī lapidē rictus serpentl apertos

Congelat. et patulos ut erat indurat hiatus
Umbra subit terras. et que loca viderat ante
Cuncta recognoscit. quirensque per arva piorum
Invenit euridicen. cupidisque amplectitur ulnis
Hic modo coniunctis spatiantur passibus ambo
Nunc precedentem sequitur. nunc previus anteit
Euridicenque suam iam tuto respicit orpheus
Non impune tamen scelus hoc sinit esse lieus
Amissoque dolens sacrorum vate suorum
Protinus in silvis matres edonides omnes
Quacumque videre nefas. torta radice ligavit
Quippe pedum digitos in quantum quaeque secuta
Traxit. et in solidam detrusit acumine terram
Ut que suum laqueis quos callidus abdidit auceps
Crus ubi commisit volucris. sensit que teneri
Plangitur. ac trepidans astringit vincla motu
Sic quecumque solo defixa coheserat harum
Exterrita fugam frustra temptabat. at illam
Lenta tenet radix exultantemque coheret
Dumque ubi sint digiti dum pes ubi querit et ungues
Aspicit in teretes lignum succedere suras
Et conata femur merenti plangere dextra
Robora percussit pectus quoque robora fiunt
Robora sunt humeri porrectaque brachia veros
Esse putes ramos. et non fallere putando
Nec satis hoc bacho est ipsos quoque deserit agros
Cumque choro meliore sui pineta timoli
Pantolon que petit. quamvis non aureus illo
Tempore nec caris erat invidiosus arenis
Hunc assueta cohors satiri bacheque frequentant
At silenus abest. titubantem annis que meroque
Ruricole cepere friges. vinctumque coronis
Ad regem duxere mydam cui tracius orpheus
Orgia tradiderat cum cecropio eumolpo
Qui simul agnovit socium comitemque sacrorum

hospitis aduētu festū genialit' egit
P bis qnq3 dies. ⁊ ūctas ordine noctes
Et iā stellar4 sublime coegeāt agmē.
lucifer undecim⁹. lidos cū letus ī agrs
Rex uenit. ⁊ iuueni silenū reddit alumno [bacho qualit]
hinc d's optādi ḡtū. s3 inutile fecit
Myneis arbitriū gaudēs auctore recepto
Ille male usur⁹ donis ait effice quicqd
Corpore ↄtigero fuluū uertatur ī aur4
Annuit optate nociturā q3 muna soluit
liber. ⁊ indoluit q nō meliora petiss3
Letus abit. gaudet q3 malo berecinthius heros
Pollicitam q3 fidē tangēdo singla temptat
Vix q3 sibi credēs nō alta fronde uirentē
Ilice detraxit uirgā ulga aurea fcā est
Tollit humo saxū. saxū q3 palluit auro
Cōtigit et glebā. cū tactu3 gleba potenti
Massa fit. arentes cereris decerpsit aristas
Aurea messis erāt. deptū tenet arbore pomū pomū
hesperidas donasse putes. si postib⁹ altis
Admouit digitos. postes radiare uidentur
Ille etiā liquidis palmas ubi lauerat undis
Vnda fluens palmis danen eludere poss3
Vix spes ipē suas aīo capit aurea fingens
Oīa. gaudenti mensas posuere ministri
Extructas dapib⁹ nec toste frugis egentes
Tū uō siue ille sua cerealia dextra
Munā ↄtigerat. cerealia dona rigebāt
Siue dapes auido ↄuellere dente parabat
lamina fulua dapes admoto dente nitebāt
Miscuerāt puris auctorē muneris undis
Fusile p rictus aurū fluitare uideres
Attonit⁹ nouitate mali diues q3 miser q3
Effugere optat opes ⁊ que m̄o uouat odit
Copia nlla famē releuat sitt arida gutt'

Urit. et inviso merito torquetur ab auro
Ad celumque manus et splendida brachia tollens
Da veniam lenee pater peccavimus inquit
Sed miserere precor specioso que eripe damno
Ante deum numen bachus peccasse fatentem
Restituit. factaque fide dat munera solvit
Ne ve male optato maneas circumdatus auro
Vade ait ad magnis vicinum sardibus amnem
Perque iugum ripe labentibus obvius undis
Carpe viam. donec venias ad fluminis ortus
Spumiferoque tuum fonti qua plurimus exit
Subde caput. corpusque simul simul elue crimen
Rex iussae succedit aque. vis aurea tinxit
Flumen. et humano de corpore cessit in amnem
Nunc quoque iam veteris percepto semine vene
Arva rigent auro. madidis pallentia glebis
Ille perosus opes silvas et rura colebat
[antris]
Panaque montanis habitantem semper in arvis
Pingue sed ingenium mansit. nocituraque ut ante
Rursus erant domino stulte precordia mentis
Nam freta prospiciens late riget arduus alto
Tmolus in ascensu clivoque extensus utroque
Sardibus hinc. illinc parvis finitur hypepis
Pan ibi dum teneris iactat sua carmina nimphis
Et leve cerata modulatur arundine carmen
Ausus apollineos pre se contemnere cantus
[deo a monti]
Iudice sub tmolo certamen venit ad impar
Monte suo senior iudex consedit. et aures
Liberat arboribus quercu coma cerula tantum
Cingitur. et pendent circum cava tempora glandes
[tmolus] Isque deum pecoris spectans in iudice dixit [pan]
Nulla mora est. calamis agrestibus insonat ille
Barbaricoque midan aderat nam forte canenti
[scilicet]
Carmine delinit. post hunc sacer ora resolvit
Tmolus ad os phebi vultum sua silva secuta est
[phebus] Ille caput flavum lauro parnaside vinctus
Verrit humum tirio saturata murice palla

Distinctā qȝ lirā gēmis et dentib' indis
Sustinet a leua . tenuit man⁹ altā plectrū
Artificis stat⁹ ipe fuit . tūc stamīa docto
Pollice sollicitat . quoꝝ dulcedine capt⁹
Pana iubet tmolus citharē ſūmittē cānas
Iudiciū sci qȝ placet sententia montis
Omib' arguit' tn̄ atqȝ iiusta uocatur
Vni⁹ ſmone mide . nec (phebus) delius aures
Humanā stolidas patit' retinē figuram
Sȝ trhit in spatiū . (i. pilis) villis qȝ albētib' iplet
Instabilesqȝ illas facit . ꝛ dat posse mouei
Cetā sūt hoīs . partem damnat' ī unā
Induit' qȝ aures lente gdiente aselli
Ille quidē celaē cupit . turpiqȝ pudore
Tempoā ꝑpureis tentat uelaē tiaris
Sȝ solit⁹ longos ferro resecare capillos
Viderat hoc famul⁹ qui cū n̄ ꝓdē uisū
Dedecus audēt . cupiēs effrē sub auras
Nec possȝ reticere . tn̄ secedit humū qȝ
Effodit . ꝛ dn̄i quales ꝯspexat aures
Voce refert parua trē qȝ īmurmuāt hauste
Indiciū qȝ sue voc' tellure regesta
Obruit . et scrobib' tacit' discedit opertē
Creber arūdinib' tremulis ibi surgē lucus
Cepit . et ut ꝑmū pleno maturuit āno
Pdidit (midam) agricolā leui nā mot⁹ ab aust°
Obruta ūba refert . dn̄i qȝ coarguit aures
Vltus (phebus) abit tmolo liquidū qȝ p aeā uect⁹
Angustū citra pontū nepheleidos helles (helle est puella filia nephele)
Lamedonteis (febus) latonius astitit aruis
Dextra (i montis) sigei rethei leua ꝓfundi (Sigeū et retheū sūt duo ꝓmōtoria m̄t q̄ ē illa arū)
Vnde noue ꝑmū moliri menia troie
Laomedonta uidet suscepta qȝ magna laboē
Crescē (vidit) difficili n̄ opes exposcē paruas
Cū qȝ tridentigeō tumidi genitore ꝓfundi
Mortalē (phebus) induit' formā phrigio qȝ tirāno
Edificāt muros pacti ꝓ menib' aurū

Top right margin: In india st' elefātes quoꝝ dētes dicūt' ebur ſ ysidoꝝ eth xii°

Left margin: ara panopeo uet⁹ ē sacta tonāti
panopea ē quedā dea maris et ab illa dicit' neptunus panopeus.

Stabat op⁹· p̄ciū rex īficiatur· ꝛ addit
P̄fidie cumulū· falsis piuria ūbis
Non impune feres rector mar̄ īqͥt· et oēs
Jnclinauit aq̄s ad auare litora troie
Jnq; freti formā trām ꝯūtit opes q;
Abstulit agricol̄· ꝛ fluctib⁹ obruit arua
Pena neq; hec satis ē· regꝭ q; filia monstro
Poscat̄ equoreo· quā dura ad saxa reuīctā
Vendicat alcides p̄missa q; mu̇n̄a· dictos
Poscat eq̄s· tanti q; opis mercede negata
Bis piura capit sup̄ate menia troie
Nec ps milicie telamon sine honoē recessit
Hesione q; data potit̄· nā ꝯiuge peleus
Clarus erat diua· nec aui mag̅ ille sup̄b⁹
Noīe q̄m soceri· siq̄uidē iouis esse nepotē
Cōtigit haud vni· ꝯiunx dea ꝯtigit vni
Nanq; senex thetidi p̄theus dea dixat vnde
Concipe mat̄ eris iuuenis q̄ fortib⁹ armis
Acta pr̄is vincet· maior q; uocabit̄ illo
Ergo ne q̄cq̄ mūd⁹ ioue maius haberet
Q̄muis haud tepidos sb̄ pectoē sēserat ignes
Juppit̄· eq̄ree thetidis cōnubia uitat
Jn sua q; eaciden succedē uota nepotem
Jussit· ꝛ amplex⁹ ī uginis ire marine
Est sinus hemonie c̄uos falcat⁹ in arc⁹
Brachia p̄currūt· vbi si foret altior vnda
Port⁹ erat· sūmis inductū est eq̄r arenis
Litus habet solidū· q̄d nec uestigia s̄uet
Nec remoret̄ iter nec op̄tū pendeat alga
Mirtea silua subest bicoloib⁹ obsita bac̄is
Est specus ī medio natū fact⁹ an arte
Ambiguū ē· mag̅ arte tn̄· q̄ sepe uenire
Frenato delphine sedēs theti nuda solebas
Jllic te peleus ut somno uicta iacebas
Occupat· ꝛ q̄m p̄cib⁹ tentata repugnas
Vim parat· inectens ambob⁹ colla lacert̄

Quod nisi venisses variatis sepe figuris
Ad solitas artes ausso foret ille potitus
Sed modo tu volucris volucrem tamen ille tenebat
Nunc gravis arbor eras herebat in arbore peleus
Tercia forma fuit maculose tigridis illa
Territus eacides a corpore brachia solvit
Inde [peleus] que deos pelagi vino super equora fuso
Et pecoris fibris et fumo thuris adorat
Donec carpathius [a monte] medio de gurgite vates
Eacide dixit thalamis potiere petitis
Tu modo cum gelido sopita quiescit in antro
Ignaram laqueis vincloque innecte tenaci
Nec te decipiat centum mentita figuras
Sed preme quicquid erit dum quod fuit ante reformet
Dixerat hec protheus et condidit equore vultum
Admisitque suos ad verba novissima fluctus
Pronus erat titan inclinatoque tenebat
Hesperium temone fretum cum pulcra relicto
Nereis ingreditur consueta cubilia ponto
Vix bene virgineos peleus invaserat artus
Illa novat formas donec sua membra teneri
Sensit et in partes diversas brachia tendi
Tum demum ingemuit neque ait sine numine vincis
Exhibita est que thetis confessam amplectitur heros
Et potitur votis ingentique implet achille
Felix et nato felix et coniuge peleus
Et cui si demas iugulati crimina phoci
Omnia contigerant fraterno sanguine sontem
Expulsumque domo patria trachinia tellus
Accipit hic regnum sine vi sine cede tenebat
Lucifero genitore satus [ceix] patriumque nitorem
Ore ferens ceix illo qui tempore mestus
Dissimilisque sui fratrem [scilicet fratre humane] lugebat ademptum
Quo postquam eacides [peleus] fessus curaque viaque
Venit et intravit paucis comitantibus urbem
Quosque greges pecorum que secum armenta trahebat

haud ꝓcul a muris sub opaca ualle reliquit
Copia tum facta est adeundi tecta tiranni
Velamenta manu ꝑtendes supplice · quis sit
Quoq; satus memorat · tm̄ sua crimina celat
Mentitusq; fuge causā · petit urbe ul' agro
Se iuuet · hunc contra placido trinius ore
Talibus alloquitur · medie q; comoda phebi
Nr̄a patent peleu nō inhospita regna tenemus
Addicis huic animo monimēta potētia clarū
Nomē auū q; iouē · nec tpa ꝑde precando
Qd petis oīe feres tua q; hec ꝑ pte uocato
Qualiacunq; uides · utinā meliora videres ;
Et flebat ; moueat tantos q̄ causa doloēs
Peleusq; comites q; rogāt ; quibus ille ꝓfatur
Forsitan hanc uolucrē rapto que viuit · et oīs
Terret aues · sp̄ pennas habuisse putatis
Vir fuit · et tāta ē animi ꝯstantia · q̄ntum
Acer erat · bello q; ferox · ad vim q; paratus
Noīe dedalion · illo genitore creatus
Qui uocat aurorā · celo q; nouissimus exit
Culta mī pax ē · pacis michi cura tenēde
Coniugii q; fuit · fr̄i fera bella placebat
Illius virtus reges gentes q; subegit
Que nūc thisbeas agitat mutata colūbas ;
Nata erat huic chione q̄ dotatissiā forma
Mille ꝓcos habuit · bis septē nubilis annis
Forte reuertentes phebus maia q; creatus
Ille suis delphis · hic uertice cilleneo
Videre hanc pariter · pariter traxere calorem
Spem ueneris differt in tpa noctis apollo
Nō fert ille moras · uirga q; mouēte soporē
Virginis os tangit · tactu iacet illa potenti
Vim q; dei patitur · nox celū sparserat astris
Phebus anū simulat · preptaq; gaudia sumit
Vt sua maturus compleuit tempora mat' uteri
Alipedis de stirpe dei uersuta ꝓpago

Nascat autolic⁹ furtu ingeniosus ad omne
Qui facere asuerat patrie nō degener arte
Candida de nigris · ₇ de cādentibus atra
Nascat ephebo · nanq₃ ē enixa gemellos
Carmine uocali clar⁹ cithara q₃ philemon
Qd peperisse duos · ₇ dīs placuisse duob⁹
Et forti genitorē ₇ p genitore tonante
Esse satum pdest · an obest q₃ glīa multis ·
Obfuit huic cērte · que se pferre diane
Sustinuit · faciē q₃ dee culpauit · at illi
Ira ferox mota ē · factis q₃ placebim⁹ inqt
Nec mora curuat cornu · neruo q₃ sagittā
Impulit · et meritā traiecit arūdine linguā
Lingua tacet · nī vox temptata q₃ ūba sequūtur
Conantē loqui · cū sanguine uita relinquit
Quā miser o pietas ego tū patrio q₃ dolore
Corde tuli · fratri q₃ pio solacia dixi
Que pr̄ haud alit̄ q̄m cautes mmuā pōti
Accipit · et natā delamentatur ademptam
Ut vō ardentē uidit · quat impetus illi
In medios fuit ire rogos · quat īde repulsus
Concita mēbra fuge mādat · simil' q₃ iuuenco
Spicula scrabronū pressa ceruice gerenti
Qua via nulla ruit · iā tū m̄ currē uisus ē
plus hoīe ē · alas q₃ pedes sumpsisse putares
Effugit g̃ omēs uelox q₃ cupidine leti
Uertice parnasi potit⁹ · miserat⁹ apollo
Cū se dedalion saxo misisset ab alto
Fecit auē · ₇ subitis pendentē sustulit alis
Ora q₃ adunca dedit · cuos dedᵗ ungulis hamos
Ututē antiquā · maiores corpe vires
Et nūc accipiter nulli satis equus · ₇ omēs
Seuit aues · aliis q₃ dolens fit causa dolendi
Que dū lucifero gemitus miracula narrat
De consorte suo · cursu festinus anhelo
Aduolat armenti custos foceus anetor

Et peleu peleu magne tibi nūcius adsum
Cladis ait. q̄cunq; ferat iubet ed̄e peleus
Pendet et ipe metu trepidi. Trachinius heros
Ille refert. fessos ad litora curua iuuencos
Appulerā. medio cū sol altissimus orbe
Tantū respicēt. q̄ntū supesse uideret
Ps q; bou̅ fuluis genua īclinarat arenis
Latarū q; iacēs campos spectabat aq̄rū
Ps gradib' tardis illuc errabat et illuc
Nant alii celso q; extant sup eq̄ra collo
Templa mari subsūt. nō marmoē clara nō auro
Sz trabib' densis luco q; umbrosa uetusto
Nereides nēus q; tenēt. hos nauita templi
Edidit esse deos. dū retia litore siccat
Iuncta palus huic ē ratis obsessa salictis
Quā restagnātis fecit maris unda paludē
Inde fragore g̃uis strepit' loca pxima terret
Belua uasta lup'. siluis q; palustribus exit
Oblitus et spumis et crasso sāguine rictus
Fulmineus rubra suffus' lumina flamma
Qui q̄mq; seuit pit' rabie q; fame q;
Acrior ē rabie neq; em ieiunia curat
Cede bou̅ dirā q; famem finire. s; omne
Vulnat armentū. stnit hostiliter omis
Ps q; de nob funesto saucia morsu
Dū defensam' leto ē data. sanguine litus
Vnda q; pma rubet. demugite q; paludes
Sz mora damnosa ē. nō res dubitarē pmittit
Dū supest aliqd. cuncti. coeam' et arma
Arma capessam' iuncta q; tela feram'
Dixat agrestis. nec pelea damna mouebāt
Sz memor admissi nereida colligit orbam
Damna sui inferias extincto mittē foco
Induere arma uiros uiolenta q; sumē tela
Rex iubet oethereus. cum quis sil' ipe pabat
Ire. s; alcione coniunx excita tumultu

psilit. et nondū tortos ornata capillos
Dissipat hos ipos. collo qz ifusa mariti
Mittat ut auxiliū sine se. ūbis qz pcatur
7 lacimis. aias qz duas ut suet in vna
Eacides illi. pulcros regina pios qz
pone met9. plena ē pmissi gra uestri
Non placet arma in qt noua mostr mouere
Numen adorādū pelagi ē. Erat ardua tris
Arce locus sūma. fessis loca grata carinis
Ascendūt illuc. stratos qz ī litore tauros
Cū gemitu aspiciūt uastatorē qz cruento
Ore ferū. longos ifectū sanguine uillos
Inde man9 tendēs in apti litora ponti
Ceruleā peleus psamatē ut finiat iram als spumātez
Orat. opem qz ferat. nec uocib9 illa rogantis
Flectit eacide. thetis hāc p euige supplex
Accepit ueniā. s; enim reuocatus ab acri
Cede lup9 pstat dulcedine sanguinis asper
Donec inherentē latere ceruice uiuente
Marmore mutauit corp9 pter qz colorem
Omia suauit. lapidis color indicat illum
Iam nō esse lupū. iam nō debere timeri
Nec tn hac pfugū osistere pelea tra
Fata sinūt. magnetas adit uag9 exul et illic
Sumit ab hemonio purgamia cedis acasto [sacerdote]
ntea fris qz sui fratrem qz secutis
Anxia pdigiis turbatus pectora ceix
Consulat ut sacras hoim oblectamia sortes
Ad clarū parat ire deū. naz tēpla pfanus
Inuia cū flegiis [phlegiis] faciebat delfica phorcas [b]
Consilii tn an sui fidissima certam
Te facit altione. cui ptin9 intima frigus
Ossa receperūt buxo qz simillimus ora
Pallor obit. lacimis qz gene maduere pfusis
Ter conata loqui. ter fletib9 ora rigauit
Singultu qz pias. interrumpente querelas
Que mea culpa tuā dixit carissime mentē

Vertit: ubi ē que cura mei prior esse solebat?
Jam potes altione securus abesse relicta
Jam via longa plac: iā sum tibi carior absens
At puto p terras it' est. tantū q dolebo
Non etiā metuā. cure q timore carebūt
Equora me terrent. et ponti tristis imago
Et laceras nu per tablas ī litore uidi
Et sepe in tumulis sine corpe noīa legi
Ne ue tuū fallax animū fiducia tangat
Qd socer hipotades t' sit qui carce fortes
Contineat uentos. et cū uelit equora placet
Cū semel emissi tenuerūt equora uenti
Nil illis uetitū ē incommēdata q tellus
Omīs. et omē fretū ē. celi q nubila uexāt
Excutiūt q feris rutilos cursib' ignes
Quo mag' hos noui. nā noui. et sepe patna
Parua domo uidi. mag' hos reor ēē timēdos
Qd tua si flecti pcib' sentencia nullis
Care potest coniux. nimiū q es cert' eundi
Me q tolle simul certe iactabimur una
Nec nisi que metuā paciar pit' q ferem'
Queq̄d erit. pit' sup equora lata feremur
Talib' eolidis dictis. lacrimis q mouetur
Sidereus coniux. neq ēim minor ignis ī ipo q
Sz neq ꝓpositos pelagi dimitte cursus
Nec vult altione in ptē adhibere pcli
Multa q respondit timidū solācia pect'
Non tn̄ iccirco causā ꝓdit. addidit illis
Hoc q lenimen. quo solo flexit amantē
Longa quidē est nob oīs mora. ꝑ t' iuro
P patrios ignes. si me m̄ fata remittāt.
Ante reuisurū q̄m bis luna impleat orbē
His ubi ꝓmissis spes ē admota recursus
Ptin' eductā naualib' equore tingui

Aptari q[ue] suis pinu[m] iubet armamentis
Qua rursus uisa ueluti p[re]saga futuri
Horruit altione. lacrimas q[ue] emisit abortas
Amplexus q[ue] dedit tristi miserrima tandem
Ore vale dixit. collapsa q[ue] corpore toto est
At iuuenes quere[n]te moras certe reducu[n]t
Ordinibus geminis ad fortia pectora remos
Equali q[ue] ictu scindu[n]t freta. sustulit illa
Humentes oculos stante[m] q[ue] in puppe recurua
Concussa q[ue] manu dante[m] sibi signa maritu[m]
Prima videt. reddit q[ue] notas. ubi terra recessit
Longius. atq[ue] oculi nequeu[n]t cognoscere vultus
Du[m] licet insequitur fugiente[m] lumine pinu[m]
Hec q[uo]q[ue] ut haud poterat spacio su[m]motu[m] videri
Velatu[m] spectat su[m]mo fluitantia malo
Ut nec uela uidet. vacuu[m] petit anxia lectu[m]
Seq[ue] thoro ponit. renouat lectus q[ue] locus q[ue].
Alciones lacrimas. et que pars admouet obstat
Portibus exierat. et mouerat aura rudentes
Obuertit lateri pendentes nauita remos
Cornua q[ue] in su[m]ma locat arbore. tota q[ue] malo
Carbasa deducit. venientes q[ue] accipit auras
Aut minus aut certe mediu[m] non amplius equor
Puppe secabatur. longe q[ue] erat utraq[ue] tellus
Cu[m] mare sub nocte[m] tumidis albescere cepit
Fluctibus. et preceps spirare ualentius eurus
Ardua ia[m] dudu[m] dimittite cornua rector
Clamat. et antemnis totu[m] subnectite uelu[m]
Hic iubet. impediu[n]t aduerse iussa procelle.
Nec sinit audiri uoce[m] fragor equoris ullam
Sponte tamen p[ro]perant alii subducere remos .vel subducere
Pars munire latus. pars ventis uela negare
Egerit hic fluctus. equor q[ue] refundit in equor
Hic rapit antemnas que du[m] sine lege regu[n]tur
Aspera crescit hiems omni q[ue] a parte feroces

Bella gerūt uenti. fretaq; īdignancia miscēt
Ipse pauet. nec se quis sit stat⁹ ipse fatetur
Scire ratis rector n̄ qd iubeat ue. uelit ue
Tanta mali moles. tāto q; potencior arte
Quippe sonat clamorē uirī. stridore rudētes
Vndarū incursu ḡuis vnda. tonitrib⁹ ether
fluctib⁹ erigit̄. celūq; equare uidetur
pont⁹. et inductas aspergine tāgē nubes
Et m̄ cū fuluas ex imo uertit harenas
Concolor ē illis. stigia m̄ nigrior vnda
Sternit̄ m̄ ēdū. spumis q; sonātib⁹ albet
Ipsa q; his agit̄ vicibus tracinia puppis
Et nūc sublimis. ueluti de uertice montis
Despicē ī ualles. imūq; acherontā uidet̄ (fluuii infini)
Nūc ubi demissā ēuum circūstetit equor
Suspicē infferno sūmū de gurgite celum
Sepe dat ingentē fluctu lat⁹ icta fragorē
Nec leuius pulsata sonat q; ferreus olim
Cū laceras aries balista ue concutit arces
Vt q; solent sumptis incursu viribus ire
pectore in arma feri ptenta q; tela leones
Sic ubi se uenti⁹ cōmiscebat vnda cohortēs
Ibat in arma ratis multo q; erat alcior illis
Jam q; labāt cunei. spoliata q; tegmine cere
Rima patet. p̄bet q; viaz letalib⁹ vndis
Ecce cadūt largi resolutis nubibus imbres
In q; fretū credas totū descendere celum
In q; plagas celi tumefactū scandē pontū
Vela madent nimbis. ꝛ cū celestib⁹ vndis
Equoree miscent̄ aq̄. caret ignib⁹ ether
Ceca q; nox p̄mit̄ tenebris hiemis q; suis q;
Discuciūt tn̄ has p̄bet q; micācia lumē
fulmīa. fulmineis ardescūt ignib⁹ vnde
Dat quoq; iam salt⁹ inter caua texta carine

Fluctus. et ut miles numero prestancior omni
Cum sepe assiluit defense menibus urbis
Spe potitur tandem. laudisque attensus amore
Inter mille viros murum tamen occupat unus
Sic ubi pulsarunt celsi latera ardua fluctus
Vastius insurgens decime ruit impetus unde
Nec prius absistit fessam oppugnare carinam
Quam uelut in capte descendat menia nauis
Pars igitur temptabat adhuc invadere pinum
Pars maris intus erat trepidant haud segnius omnes
Quam solet urbs aliis murum fodientibus extra
Atque aliis murum trepidare timentibus intus tenentibus
Deficit ars animique cadunt. totidemque videntur
Quot ueniunt fluctus ruere atque irrumpere mortes
Non tenet hic lacrimas. stupet hic vocat ille beatos
Funera quos maneant. hic votis numen adorat
Brachiaque ad celum quod non videt irrita tollens
Poscit opem. subeunt illi fraterque parensque
Huic cum pignoribus domus et quodcumque relictum est
Alcione ceica mouet. ceicis in ore
Nulla nisi alcione est. et cum desideret unam
Gaudet abesse tamen. patrie que uellet ad horas
Respicere inque domum supremos uertere wltus
Verum ubi sit nescit tanta vertigine pontus
Fervet. et inducta piceis e nubibus umbra
Omne latet celum. duplicataque noctis imago
Frangitur incursu nimbosi turbinis arbor
Frangitur et regimen. spoliisque animosa superstes
Unda uelut victrix sinuatas despicit aquas
Nec levius quam siquis athon pindumue reuulsos
Sede sua. totos in apertum euerteret equor
Precipitata cadit. pariterque et pondere et ictu
Mergit in ima ratem. cum qua pars magna virorum
Gurgite pressa gravi. nec in aere reddita. fato
Functa suo est. alii partes et membra carine
Trunca tenent. tenet ipse manu qua sceptra solebat

103

Fragmina nauigii ceix. socerū q patrē q
Inuocat heu frustr. s plurima nantē ore
Alcione coniux. illā meminit q refert q
Illius ante oclos ut agāt sua corpa fluct.
optat. et exanimis manib. tumulet amice
Dū natat absentē q̄ciēs sinit hiscē fluct.
Noīat alcionē ipsis q immurmurat undis
Ecce sup medios fluct. niger arcus aqrū
frangit. et rupta mersū caput obruit unda
Lucifer obscur. nec quē cognoscere posses
Illa nocte fuit. qm q excede celo
Non licuit. densis sua texit nubibus ora
Eolis interea tantoꝝ ignara malorum
Dinumerat noctes. et iā quas induat ille
festinat uestes. iam quas ubi uenit ille
Ipsa gerat. reditq sibi pmittit inanes
Omnib. illa quidē supis pia thura ferebat
Ante tū cūctos iunonis templa colebat
P q uiro qui null. erat ueniebat ad aras
Vt q foret sospes coniux suus ut q rediret
Optabat. nullā q sibi pferret at illi
hoc de tot uotis poterat contingē solum
At dea nō ultra p functi morte rogari
Sustinet. ut q manus funestas arceat aris
Iri mee dixit fidissiā nuncia uotis
Vise soporiferam somni uelocit aulam
Extincti q iube ceycis imagine mittat
Somnia ad alcionē ueros narrantia casus
Dixerat. induit uelamina mille colorū
Iris. et arcuato celū curuamine signās
Tecta petit iussi sub nube latencia regis
Est ppe cymerios longo spelunca recessu
Mons cauus. ignaui dom. et penetralia somni
Quo nūq radiis oriens mediusue cadēs ue

Domus somni

11

phebus adire potest. nebule caligine mixte
Exhalant humo. dubieque crepuscula lucis
Non uigil ales ibi. cristati cantibus oris
Euocat auroram non uoce silencia rumpunt
Garrula non pugne strictencia corpora mulcet. Sollicitiue canes. canibus ue sagacior anser
Non fera non pecudes. non moti flamine rami
ab. Humane ue sonum reddunt conuicia lingue
Muta quies habitat. saxo tamen exit ab imo
Riuus aque lethes. per quem cum murmure labens
Inuitat somnos crepitantibus unda lapillis
Ante fores antri fecunda papauera florent
Innumereque herbe. quarum de lacte soporem
Nox legit. et spargit per opacas humida terras
Janua ne uerso stridorem cardine reddat
Nulla domo tota. custos in limine nullus
At medio thorus est hebeno sublimis in antro
plumeus unicolor. pullo uelamine tectus
Quo cubat ipse deus membris languore solutis
Hunc circa passim uarias imitancia formas
Somnia uana iacent totidem quot messis aristas
Silua gerit frondes. eiectas litus arenas
Quo simul intrauit manibusque obstancia uirgo
Somnia dimouit. uestis fulgore reluxit
Sacra domus. tardaque deus grauitate iacentes
Vix oculos tollens. iterumque iterumque relabens
Summaque percuciens nutanti pectora mento
Excussit tandem sibi se cubitoque leuatus
Quid ueniat cognouit enim sciscitatur at illa
Somne quies rerum placidissime somne deorum
Pax animi quem cura fugit. qui corpora duris
Fessa ministeriis mulces. reparasque labori
x Somnia que ueras equent imitamine formas
Herculea trachine iube sub imagine regis
Alcionen adeant simulacraque naufraga fingant

Imperat hoc iuno p̄ q̄ mandata peregit
Iris abit. neq̄ enim ultra tolerare soporis
Vim poterat. labi q̄ ut somnum sensit in artus
Effugit et remeat p̄ quos modo venerat arcus
At pater e populo natorum mille suorum
Excitat artificem. simulatorem q̄ figure
Morphea. non illo iussos sollercius alter
Exprimit incessus vultum sonitum q̄ loquendi
Adicit. et vestes et consuetissima cui q̄
Verba. s̄ hic solos homines imitatur; at alter
Fit fera. fit volucris. fit longo corpore serpens
Hunc ithecon superi mortale phobetora vulgus
Nominat. est etiam diverse tertius artis
Panthasos. ille in humum. saxum q̄ undam q̄ trabem q̄
Que q̄ vacant anima fallaciter omnia transit
Regibus hii ducibus q̄ suos ostendere vultus
Nocte solent. populos alii plebem q̄ pererrant
Preterit hos senior cunctis q̄ e fratribus unum
Morphea qui peragat thaumantidos edita somnus
Eligit. et rursus molli languore solutus
Deposuit q̄ caput. strato q̄ recondidit antro . al' alto
Ille volat nullos strepitus facientibus alis
Per tenebras. intra q̄ moram breve tempus in urbem
Pervenit hemoniam. positis q̄ e corpore pennis
In faciem ceycis abit. sumpta q̄ figura
(tunc fuit luridi coloris) Luridus exangui. similis sine vestibus ullis
Coniugis ante torum misere stetit. uida videtur
Barba viri. madidis q̄ gravis fluere unda capillis
Tunc lecto incumbens fletu super ora profuso
Hec ait; ceyca miserrima cognoscis / agnoscis
An mea mutata est facies nece. respice. nosces.
Invenies q̄ tuo pro coniuge coniugis umbram
Nil opis alcione nobis tua vota tulerunt
Occidimus. falso tibi me promittere noli
Nubilus egeo deprendit in equore navim

Auster· et ingēti iactatam flamine soluit
Ora q3 nr̄a tuū frustra clamantia nom̄
Impleruīt fluct⁹· n̄ hec t̄ nunciat auctor
Ambiguus· nō ista uagis rumorib⁹ audis
Ip̄e ego fata t̄ p̄sens mea naufrag⁹ edo
Surge age da lacrimas lugubria q3 indue· n̄ me
Indeploratū sub inania tartara mitte
Adicit his uocē morpheus· quā crederet illa
Crederet esse sui· fletus q3 fundere ueros
Visus erat· gestū q3 man⁹ ceicis habebat
Ingemit alcione lacrimas mouet atq3 lacertos
P somnū corp⁹ q3 petēs amplectitur aurā
Exclamat q3 manē q̄ te rapis? ibim⁹ unā·
Voce sua specie q3 uiri turbata soporem
Excutit· et p̄mo si sit circum spicit illic
Qui m̄ uisus erat nā moti uoce ministri
Intulerāt lumē· p⁹q̄m n̄ inuenit usq̄m
Percutit ora manu· laniat q3 a pectore uestes
Pectora q3 ipā ferit· nec crinē soluē curat
Scindit· et altrici que luct⁹ causa roganti
Nulla ē alcione· nulla ē ait occidit una
Cū ceice suo· solancia tollite uerba
Naufrag⁹ interiit· vidi agnouiq3 man⁹ q3
Ac discedentē cupiens retinere· tenenti
Vmbr̄ fuit· ſ3 et umbr̄ tn̄ manifesta uiriq3
Vera mei· nō ille quidē si queris habebat
Assuetos vult⁹ nec quo prius ore nitebat
Pallentē nudū q3 et adhuc humētē capillo
Infelix uidi· stetit hoc miserabilis ipso
Ecce loco· et q̄rit uestigia siqua supsūt
Hoc erat hoc aīo qd' diuinante timebā
Et ne me fugiēs uentos sequerere rogabā
At certe uellē q̄m moriturus abibas
Me q3 duxisses· fuit hac fuit utile tecū
Ire michi· neq3 enī de uite tpe quicq̄m
Non simul egissē· nec mors discreta fuiss3

Nūc absens pii

Nūc absens pēo iactor qʒ fluctib⁹ absens
Et sine me me pont⁹ hʒ. crudelior ipso
Sit m̄ mens pelago. si vitā ducē nitar
longius. ⁊ tāto pugnem sup esse dolori
Sʒ neqʒ pugnabo. nec te miserāde relīq̄
Et t̄ nūc saltē ueniā comes īqʒ sepulc̄
i· sepulchru
Si nō urna. tn̄ iūget nos littera. si non
Ossib⁹ ossa meis. at nom̄ nomine tangā
plura dolor p̄hibet. u̾bo qʒ intuenit omi
plangor. et attonito gemit⁹ a corde trahūt̄
Mane erāt. egredit̄ tect⁹ ad lit⁹. et illum
mesta locū repetit. de quo spectarat euntē
a Dū qʒ morat̄ ibi. dū qʒ hic retinacl'a soluit
d P̄spiat ī liq̄da spacio distante tuetur
e Nescio qd̄ q̄si corp⁹ aq̄. p̄mo qʒ quid illud
f Esset erāt dubiū p⁹q̄m paulū attulit vnda
b hoc m̄ discedēs dedit oscl'a littore dixit
c Dū qʒ notata oclis reminisat̄ acta fretū qʒ
g Et q̄uis abeāt corp⁹ tn̄ esse liquebat
Qui⁹ foret ignorās qʒ naufrag⁹ omine mota ē
Et tanq̄ ignoto lacimas daret. heu mis̄ inq̄t
Quisq̄s es. ⁊ siq̄ ē cōiux tibi fluctib⁹ actū
fit ꝓpius corp⁹ qd̄ quo mag⁹ illa tuetur
hoc min⁹ ⁊ min⁹ ē ment⁹ iam iā qʒ ꝓpinque
Admotū t̾re iā qd̄ cog̾scē posset
Cernit. erat cōiux. ille ē. exclamat ⁊ vna
Ora comas. uestē lacerāt tendēs qʒ trementes
Ad ceica man⁹ sic o carissime cōiux
Sic ad me miserāde redis. ait. adiacʒ vndis
facta manu moles q̄ p̄mas eq̄ris vndas
frāgit et icursus q̄ p̄mos lassat aquaꝝ
Insilit huc. mirū qʒ fuit potuisse uolabat
ꝑcutiēs qʒ leuē m̄ natis aera pennis
Stringebat sūmas ales miserabil' undas

Dū q3 uolat mesto silez plenū q3 quele
ora dedere sonū tenui crepitātia rostro
Vt vō tetigit mutū ⁊ sine sāguine corp⁹
Dilectos art⁹ amplexa recentib⁹ alis
frigida nequiq3 duro dedit oscla rostro
Senserat hoc ceix an wltū motib⁹ vnde
Tollēt ſet uis⁹ ₚplus dubitabat at ille
Senseāt et tandē supis misantib⁹ ambo
Alite mutant̄ fatis obnoxius hisdem
Tū q3 masit amor nⁱ guigiale solutū
fed⁹ ī alitib⁹ coeunt fiūt q3 parentes
Pq3 dies placidos hiberno tpe septem
Incubat alcione pendētib⁹ eqre nidis
Tū via tuta mař ventos custodit ⁊ arcet
Eolus egressu pstat q3 nepotib⁹ equor

Hos aliqs senior iūctī freta lata uolātes
Spectat ⁊ ad finē suatos laudat aōres
Pxim⁹ aᵘ idē si fors tulit huc quoq3 dixit
Quē mare carpētē sbstricta q3 crra gērentez
Aspicis ostendēs spaciosū in guttura mergū
Regia pgenies et si descendere ad ipsum
ordine ppetuo queis sūt huius origo
Ilus et assarac⁹ rapt⁹ q3 ioui ganimedes
Lamedon ve senex piam⁹ q3 nouissīa troie
Tpa sortit⁹ frat̄ fuit hectoris iste
Qui nisi sensiss3 pma noua fata iuuenta
forsitan inferius nō hectore nomē haberet
Qūuis ē illū ples enixa dimantis
Esacon vmbrosa furtī pepisse sub ida
fert̄ alixirhoe ḡnali cornata bicorni
Oderat hic urbes nitida q3 remot⁹ ab aula
Secretos mōtes ⁊ inambiciosa colebat
Rura nec iliacos cet⁹ nisi rar⁹ adibat
Non agreste tn̄ nec inexpugnabile amori
pectus hn̄s siluas captatā sepe p omnes
Aspiciat esperiem patria cebrenida ripa

Inlectos humeris siccante sole capillos
Visa fugit nimphe ueluti perterrita fuluum
Ceruia lupum longeque lacu deprensa relicto
Accipitrem fluuialis anas quam troius heros
Insequitur celeremque metu celer urget amore
Ecce latens herba coluber fugientis adunco
Dente pedem strinxit uirusque in corpore liquit
Cum uita suppressa fuga est amplectitur amens
Exanimem clamatque piget piget esse secutum
Sed non hoc timui nec erat mihi uincere tanti
Perdidimus miseram nos te duo uulnus ab angue
A me causa data est ego sum sceleratior illo
Qui tibi morte mea mortis solacia mittam
Dixit et e scopulo quem rauca subederat unda
Decidit in pontum thetis miserata cadentem
Molliter excepit nantemque per equora pennis
Texit et optate non est data copia mortis
Indignatur amans inuitum uiuere cogi
Obstarique anime misera de sede uolenti
Exire utque nouas humeris assumserat alas
Subuolat atque iterum corpus super equora mittit
Pluma leuat casus furit esacus inque profundum
Pronus abit leti que uiam sine fine retentat
Fecit amor maciem longa intemodia crurum
Longa manet ceruix caput est a corpore longe
Equor amat nomenque manet quia mergitur illic

Explicit undecimus Incipit Duodecimus

Nescius assumptis priamus pater esacon alis
Viuere lugebat tumulo quoque nomen habenti
Inferias dederat cum fratribus hector inanes
Defuit officio paridis presentia tristi
Postmodo qui rapta longum cum coniuge bellum
Attulit in patriam coniurateque sequuntur
Mille rates gentisque simul commune pelasge

expl. xi incip. xii

:1

Nec dilata foret vindicta nisi equora seui
Inuia fecissent uenti. boetia qz tellus
Aulide piscosa puppes tenuisset ituras
Hic patrio de more ioui cum sacra parassent
Ut uetus accensis incanduit ignibus ara
Serpe ceruleum danai uidere draconem
In platanum ceptis que stabat proxima sacris
Nidus erat uolucrum bis quatuor arbore summa
Quas simul et matrem circum sua damna uolantem
Corripuit serpens auidaqz recondidit aluo
Obstupuere omnes. at uerum prouidus augur
Testorides uincemus ait gaudete pelasgi
Troia cadet. sed erit nostri mora longa laboris
Atqz nouem uolucres in belli digerit annos
Ille ut erat uirides amplexus in arbore ramos
Fit lapis. et seruat serpentis imagine saxum
Permanet aoniis nereus uiolentus in undis
Bellaqz non transfert. et sunt qui parcere troie
Neptunum credant. quia menia fecerat urbis
At non testorides. nec enim nescit ue tacet ue
Sanguine uirgineo placandam uirginis iram
Esse dee. postquam pietatem publica causa
Resqz patrem uicit castumqz datura cruorem
Flentibus ante aram stetit ephigenia ministris
Victa dea est nubemqz oculis obiecit et inter
Officium turbamqz sacri uocesqz precantum
Supposita fertur mutasse mycenida cerua
Ergo ubi qua decuit lenita est cede diana
Et pariter phebes pariter maris ira recessit
Accipiunt uentos a tergo mille carine
Multaqz perpesse phrigia potiuntur arena
Orbe locus medio est inter terrasqz fretumqz
Celestesqz plagas triplicis confinia mundi
Unde quod est usquam quamuis regionibus absit

Domus fame.

Inspirat̃· penetratq; cauas uox omis ad aures
fama tenet sūma q; locū sibi legit ī arce
Innumeros q; adit' 7 mille foramina tectis
Addidit· et null' īclusit limina portis
Nocte die q; patet· tota ē ex ere sonanti
Tota fremit uoces q; ref't· itrāt q; qd aud'
Nulla quies int'· nulla q; silencia parte
Nec tn̄ est clamor· ꝫ pue murmura uocis
Qualia de pelagi siquis ꝓcul audiat vndis
Esse solent· q̄lē ue sonū cū iuppiter altis
Increpuit nubes· extrēma tonitrua reddūt
Atria tba tenet· ueniūt leue wlg' eunt q;
figmenta
Mixta q; cū veris passim commēta uagāt'
Milia rumor̄ ꝯfusa q; ūba uolutant
E quib' hij uacuas īplent smonibus aures
Hij narrata ferūt aliō mēsura q; ficti
Crescit· 7 audit' aliqd nouus adicit auctor
Illic credulitas illic temerarius error
Vana q; leticia ē ꝯsternati q; timores
Sedicio q; recens· dubio q; auctore susurri
fama
Ipsa qd in celo rerū pelago q; geratur
Et tellure uidet· totū q; inqrit in orbem
fama
Fecerat hec notū graias cū milite forti
Aduentare rates neq; ī expectat' ī armis
Hostis adest· ꝓhibent adit' lit' q; tuentur
Troes· 7 hectorea pm' fataliter hasta
s. danaus
Prothesilae cadis cōmissa q; ꝓlia magno
Stant danais· fortes q; aīe· neq; cognit' hector
Nec phriges exiguo qd achaia dextra posset
Sanguine senserūt 7 iā signata rubebant — i. ficta / al' sigea
Litora· iā leto ꝓles neptunia cignus
Mille viros dederat· iā c̄rus stabat achillis
achilles
Tota q; peliace sternebat cuspidis ictu
Agmina· p q; acies a' cignū a' hectora q̄rens

Congreditur cigno. decimum dilatus in annum
Hector erat. tum colla iugo candencia pressos
Exhortatur equos. currum direxit in hostem
Concuciens que suis vibrancia tela lacertis
Quisquis es o iuvenis dixit solamen habeto
Mortis. ab hemonio quod sis iugulatus achille
Hactenus eacides voce consequens hasta secuta est
Sed quamquam certa nullus fuit error in hasta
Nil tamen emissi profecit acumine ferri
Vtque hebeti pectus tantummodo contudit ictu
Nate dea nam te fama prenovimus inquit
Ille. quid a nobis vulnus miraris abesse
Mirabatur enim non hec quam cernis equinis
Fulva iubis cassis neque onus cava parma sinistre
Auxilio michi sunt. decor est quesitus ab istis
Mars quoque ob hoc capere arma solet removebitur omne
Tegminis officium. tamen indistrictus abibo
Est aliquid non esse satum. nereide sed qui
Nerea quod et natas et totum temperat equor
Dixit; et hesurum clipei curvamine telum
Misit in eaciden. quod et es et proxima rupit
Terga novena boum. decimo tamen orbe moratum est
Excutit hoc heros rursusque trementia forti
Tela manu torsit. rursus sine vulnere corpus
Sincerumque fuit. nec tercia cuspis apertum
Et se prebentem valuit distringere cignum
Haud secus exarsit quam circo taurus aperto
Cum sua terribili petit irritamina cornu
Puniceas vestes elusa que vulnera sentit
An tamen excidit ferrum considerat hastę
Herebat ligno. manus est mea debilis ergo
Quasque ait ante habuit vires effudit in uno
Nam certe valuit. vel cum lernesia primum

Themā deiecti. ul' cū tenodon q3 suo q3
Solus echioneas īpleui sāguine thebas
Vel cū purpure' populati cede caicus
Fluxit. opus q3 mee bis sensit telefus haste
Hic q3 tot cesis quo4 p lit' actuos
Et feci et video ualuit mea dext' ualet q3
Dixit. et ante actis ueluti male credet. hastā
Misit ī adūsū licia d' plebe menetem
Loricā q3 siml' subiectū q3 pectora rupit
Q° plangēte g̃uē moribūdo pectoē t'rā
Extrāit illud idē calidū de wlne telum
Atq3 ait. hec man' ē hec q̄ m° vicim' hasta
al' hisdem Vtar ī hoc idē sit ī hoc p̄cor exitus idē
Sic fat'. cignū q3 petit nec fruxim' errat
In q3 humo sonuit n̄ euitata sinistro
Inde uelut muro solida q3 a caute r̄pulsa ē
Qua tn̄ ictus erāt signatū sāguine cignum
Vidāt. 7 frust' fueāt gauisus achilles
Vuln' eāt nullū sāguis fuit ille menete
Tū vō t'ru p̄ceps fremebūd' ab alto
Desilit. et nitido securū comin' hostē
Ense petēs parmā gladio galeā q3 cauari
Cernit. et in duro ledi q3 corpe ferrum
Haud tulit ulti' clipeo q3 adūsa r̄ducto al' reiecto
Ter quat' ora uiri capulo 7 caua tēpoā pulsat
Cedentē q3 sequēs īstat. t'bat q3 ruit q3
Attonito q3 negat requiē. pauor occupat illum
Ante oclos q3 natāt tenebre ret' q3 ferenti
Adūsos passus. medio lapis obstitit aruo
Quē sup impulsū resupino corpe cignū
Vi multa uitat. t're q3 affixit achilles
Tū clipeo genib' q3 p̄mēs p̄cordia duris
Vincla t'hit galee que p̄sso subdita mento

Elidit fauces. et respiramen iter que
Eripuit anime. victum spoliare parabat
Arma relicta videt. corpus deus equoris album
Contulit in volucrem. cuius modo nomen habebat
Hic labor hec requiem multorum pugna dierum
Attulit. et posito pars utraque substitit armis
Dumque vigil frigios servat custodia muros
Et vigil argolicas servat custodia fossas
Festa dies aderat qua cigni victor achilles
Pallada mactate placabat sanguine vacce
Cuius ut imposuit prosecta (exta) calentibus aris
Et diis acceptus penetravit in ethera nidor (odor)
Sacra tulere suam. pars est data cetera mensis
Discubuere thoris proceres et corpora tosta
Carne replent. vinoque levant curasque sitimque
Non illos cithare non illos carmina vocum
longaque multifori delectat tibia buxi
Sed noctem sermone trahunt. virtusque loquendi
Materia est. pugnas referunt hostisque suasque
Inque vices adita atque exhausta pericla sepe
Commemorare iuvat. quid enim loqueretur achilles?
Aut quid apud magnum potius loquerentur achillem?
Proxima precipue domito victoria cigno
In sermone fuit. visum est mirabile cunctis
Quod iuvenis corpus nullo penetrabile telo
Invictumque a vulnere erat ferrumque terebat
Hoc ipse eacides hoc mirabantur achivi (greci)
Cum sic nestor ait. vestro fuit unicus evo
Contemptor ferri. nulloque forabilis ictu
Cignus. at ipse olim patientem vulnera mille
Corpore non leso perrebum (illum iuvenem) cenea vidi — Ceneus perrebus binominis erat
Cenea perrebum qui factis inclitus othrim
Incoluit. quoque id mirum magis esset in illo
Femina natus erat; monstri novitate movetur

Quisq̄s adest; narret qȝ rogat q̄s me achilles
Dic age. nā cūctis eadē ē audiē uoluntas
O facūde senex eui prudentia nr̄i
Ꝯ's fuerit ceneus. cur ī contria u's sus
Qua tibi milicia. cui' certamine pugne
Cognit'. a quo sit uict' si uict' ab ullo ē
Tū senior quāuis obstet m̄ tarda uetustas
Multaqȝ me fugiāt p̄mis spectata sb' ānis
plura tn̄ memi. nec que mage hereat ulla (res)
pectore res nr̄o z mt̄ belli qȝ domus qȝ
Acta tot. at siquē potuit spaciosa senect'
Spectatorē opeꝝ multoꝝ reddē; vixi
Annos bis centū. nūc tcia uiuitur etas (illa puella)
Clara decore fuit p̄les elateia cenis
Tessalidū uirgo pulcrima. p qȝ ꝓpinquas
P qȝ tuas urbes. tibi eni populat' achille
Multoꝝ frust' uotis optata procorum (pat achillis)
Temptassꝫ peleus talamos qȝ forsitan illos (peleo)
Sz iam ā ꝯtigerat illi ꝯnubia matris
Aut fuerat ꝓmissa tue. nec cenis in illos
Denupsit talamos secreta qȝ litorā carpēs (neptuni)
Equorei vim passa dī ē. ita fama ferebat
Vt qȝ noue ueneris neptun' gaudia cepit
Sint tua uota licet dixit. secura repulse
Elige qd voueas. eadē qȝ fama ferebat
Magnū cenis ait facit hec iniuria uotū
Tale pati nil posse m̄. da femina ne sim
Omnia p̄stiterꝭ grauiore nouissima dixit
V'ba sono. poterat qȝ viri uox illa uideri
Sicut erāt. naz iā uoto d's equore alti
Annuerat. dederat qȝ sup ne saucius ullis
Fieri uulnib'. ferro qȝ occumbere posset (ceneus)
Munere letus abit. studiis qȝ virilib' euū
Exigit atratides. peneia qȝ arua perrat

Duxerat ipodamen audaci ixione natus
Nubigenasque feros positis ex ordine mensis
Arboribus tecto discumbere iusserat antro
Hemonei proceres aderant. aderamus et ipsi
Festaque confusa resonabat regia turba
Ecce canunt himeneon. et ignibus atria fumant
Cinctaque adest virgo matrum nuruumque caterva
Presignis facie. felicem diximus illa
Coniuge perithoum. quod pene fefellimus omen
Nam tibi seuorum seuissime centaurorum
Eurithe. quam vino pectus tam virgine visa
Ardet. et ebrietas geminata libidine regnat
Protinus euerse turbant convivia mense
Raptaturque comis per vim noua nupta prehensis
Euritus ipodamen; alii quam quisque probabat
Aut poterant rapiunt. capteque erat urbis imago
Femineo clamore sonat domus. ocius omnes
Surgimus. et primus que te vecordia theseus
Eurite pulsat. ait. qui me viuente lacessas
Perithoum. violesque duos ignarus in vno
Neve ea magnanimus frustra memorauerit heros
Summouet instantes. raptamque furentibus aufert
Ille nichil contra. neque enim defendere verbis
Talia facta potest. sed vindicis ora protervus
Insequitur manibus. generosaque pectora pulsat
Forte fuit iuxta signis extantibus asper
Antiquus crater. quem vastum vastior ipse
Sustulit egides. adversaque misit in ora
Sanguinis hic globos pariter cerebrumque merumque
Vulnere et ore vomens madidam resupinus arenam
Calcitrat. ardescunt germani cede bimembres
Certatimque omnes vno ore arma arma loquuntur
Vina dabant animos. et prima pocula pugna
Missa volant. fragilesque cadi curvique lebetes

Res epulis q̄ndā nūc bello et cedib' apte
Primꝰ ophionides amicus penetrāt donis
haud timuit spoliare suis. et pimus ab ede
lampadib' densū rapuit funale corruscis
Elatū qꝫ alte. ueluti qui candida tauri
Rumpere sacrifica molitur colla securi
Jllisit fronti laphite celadontis. et ossa
Nō cognoscēdo cōfusa reliquit in ore
Exiluere oculi. disiectis qꝫ ossibus oris
acta retr' naris medio qꝫ ē fixa palato
hūc pede cōuulso mēse pelleus acerne
Strauit humi belates deiecto ī pectora mēto
Cū qꝫ atro mixtos spumātē sāguine dentes
vulnē tartareas geminato misit ad umbras
proximꝰ ut stetit spectās altaria uultu
fumida terribili cur nō ait utimur istis.
Cū qꝫ suis grineus immanē sustulit aram
Jgnib'. et mediū laphitarum iecit ī agmen
Oppressit qꝫ duos broteā. et orion; orioni
mat' erat micale. quā deduxisse canēdo
Sepe reluctante constabat cornua lune
Non impune fēs teli michi copia detur
Dixerat exadius. teli qꝫ hꝫ instar. ī altā
Que fuerāt pinu. uotiui cornua ceruī
figit' hinc duplici grineus ī lumina ramo
Eruit' qꝫ oculo. quorum ps cornib' heret
Pars fluit in barbā cōcreta qꝫ sāguine pendet
Ecce rapit mediis flagrantē rethus ab aris
Pomiciū torrē dext' qꝫ a pte charaxi
Tempora pfregit. fuluo cōtecta capillo
Correpti rapida ueluti seges arida flāma
Arserūt crines. et uulnē sanguis inustus
Terribilē stridorē sonū dedit. ut dare ferrū

Igne rubens plerumque solet. quod forcipe curva
Cum faber eduxit lacubus demittat. at illud
Stridet. et in tepida summissum sibilat unda
Saucius hirsutis avidum de crinibus ignem
Excutit. inque humeros saxum tellure revulsum
Tollit onus palustri. quod nec permittat in hostem
Ipsa facit gravitas. socium quoque saxea moles
Oppressit spatio stantem propiore cometem.
Gaudia nec retinet rethus. sic comptor inquit
Certa sit fortis castrorum turba tuorum
Semicremoque novat repetitum stipite vulnus
Terque quaterque gravi iuncturas verticis ictu
Rupit. et in liquido sederunt ossa cerebro
Victor ad evagrum corithumque driantaque transit
E quibus ut prima tectus lanugine malas
Procubuit corithus puero que gloria fuso
Parta tibi est evagrus ait. nec dicere rethus
Plura sinit. rutilasque ferox in aperta loquentis
Condidit ora viri perque os in pectora flammas
Te quoque seve drias circum caput igne rotato
Insequitur. sed non in te quoque constitit idem
Exitus assidue successu cedis ovantem
Qua iuncta est humero cervix sude figis obusta
Ingemuit duroque sudem vix osse revellit
Rethus. et ipse suo madefactus sanguine fugit
Fugit et orneus licidasque et saucius armo
Dexteriore medon. et cum pisenore taumas
Quique pedum nuper certamine vicerat omnes
Mermeros accepto tum vulnere tardius ibat
Et phocus et menelaus et abas predator aprorum
Quique suis frustra bellum dissuaserat augur
Astilos. ille etiam metuenti vulnera nesso
Ne fuge ad herculeos inquit servabis arcus
At non eurinomus lecidasque et areos imbreus

Effugere necē· quos oīs dextra driantl
al' perculit Pcutit aduisos· aduisum tu qz q̄muis
Terga fuge dedas wln⁹ crenee tulisti
Naz q̄ue respiciens mē duo lumīa frū
Qua naris fronti cōmittit' accipis ime
In tanto fremitu cūctis sine fine iacebat
Sopit⁹ uenis et inexperrectus aphidas
Languenti qz manu carchesia mixta tenebat
Fusus in ossee villosis pellibus vrse
Quē pheil ut vidit frust' nlla arma mouentē
Inserit amento digitos in scenda qz dixit
Cū stige vina bibes phorbas n̄ pluā locut⁹ morat⁹
In iuuenē torsit iaculū· ferrata qz collo
Fraxin⁹ ut casu iacuit resupin⁹ adacta ē
Mors caruit sensu· pleno qz e gutture fluxit
In qz thoros· in qz ipa niger carchesia sanguis vasa
Vidi ego petreū conantē euelle' terra
Glandiferā quercū quā dū cōplexib⁹ ambit
Et quatit huc illuc· labefactā qz roborā pulsat al' iactat
Lancea pirithei costis immissa petrei
Pectora cū duro luctancia robore fixit
Pirithoy cecidisse licū uirtute ferebant
Pirithoy uirtute cromin· ꝯ utrqz minorē
Victori titulū· q̄m dictis helops qz dederūt
Fixus helops iaculo qd puia temporā fecit
Emissū dext' leuā penetrauit in aurez
Dictis ab ancipiti delapsus acumine montis
Dū fugit instātē trepidans ixione natū
Decidit i preceps et pondē corpis ornū
Ingentē fregit· sua qz induit ilia fracte f. orno
Vltor adest phareus saxū qz a mōte reuulsū
Mittē conat' mittentē stipite querno
Occupat egides· cubiti qz ingenia fregit
Ossa· nec ultis dare corpus inutile leto

Aut vacat a(ut) curat tergo q(ue) bianoris alti
Insilit. haud solito. queq(ue) portare nisi ipsu(m)
Opposuit q(ue) genu. costis prensa(m)q(ue) sinistra
Cesariem retine(n)s vultu(m) mi(n)i(tan)tia q(ue) ora
Robore nodosa p(er)dura q(ue) tempora fregit
Robore   iaculatore(m)q(ue) licepen
Stinit, et immissa p(ro)tectu(m) pector(e) barba
hipposon. et su(m)mis extante(m) riphea silius
Terea q(ue) hemoniis qui p(re)ssos motib(us) vrsos
ferre domu(m) viuos i(n)dignantes q(ue) solebat
haud tulit utente(m) pugne successib(us) ult(ra)
Tesea demeleon; solido q(ue) reuelle(re) dumo
Annosa(m) pinu(m) magno molimine tentat
Q(uo)d quia n(on) potuit p(re)fractu(m) misit i(n) hoste(m)
S(ed) p(ro)cul a telo teseus ueniente recessit
palladis admonitu. credi sic ipse uolebat
No(n) t(ame)n arbor i(n)ers cecidit. na(m) grato(r)is alti
abscidit iaculo pectus humeru(m)q(ue) sinistru(m)
Armiger ille tui fuerat genitoris achille
Que(m) dolupu(m) rector bello supat(us) amintor
Eacide dedat. pacis pignus q(ue) fidem q(ue)
hunc p(ro)cul ut fedo disiectu(m) vulnere peleus
Vidit. et inferias iuuenu(m) (con)tissi(m)e grantor
Accipe ait. valido q(ue) in demoleonta lac(er)to
fraxinea(m) misit iuctis q(uo)q(ue) nisib(us) hasta(m)
Que lateru(m) crate(m) p(re)rupit. et ossib(us) here(n)s
Intremuit. E(x)t(ra)h(i)t ille manu sine cuspide lignu(m)
Id q(uo)q(ue) vix sequit(ur). cuspis pulmone retenta (est)
Ipse dolor vires animo dabat. eger i(n) hoste(m)
Erigit(ur). pedib(us)q(ue) viru(m) p(ro)culcat equinis
Excipit ille ictus galea clipeo q(ue) sonantes
Defensat q(ue) humeros. p(re)tenta q(ue) sustinet arma
P(er) q(ue) armos vno duo pectora p(er)forat ictu
Ante t(ame)n leto dedat phlegreon et hilem

nodramu(m) nedimnu(m)

Emin⁹ ephiomū collato marte danim q₃
Addit his dorilas qui tempoā tecta gēbat
pelle lupi / seui q₃ vicē prestancia teli
Cornua dura boū mlto rubefacta truore
huic ego naz vires anim⁹ dabat aspice dixi
Qntū ꝯcedant nostro tua cornua ferro
Et iaculū torsi qd' cū vitare nequiret
Opposuit dextrā passure wlnera fronti
Affixa ē cū fronte man⁹ fit clamor at illū
herentē peleus et acbo uulnē victum
Stabat cū ꝓpior mediā fent ensē sb' aluū
ꝓsiluit tra q₃ ferox sua viscera traxit
Tracta q₃ calcauit calcata q₃ rupit ꝛ illis
Crura q₃ impedijt ꝛ īani ꝯcidit aluo
Nec te pugnātē tua cillae forma redemit
Si m̄ nature form̄ concedimus illi
Barba erat icipiens barbe color aure⁹ atq₃
Ex humis medios coma depēdebat ī armos
Grat⁹ in ore uigor ceruix humei q₃ man⁹ q₃
pectora q₃ artificū laudatis ꝓxima signis
Et qua pte vir ē nec eq̄ mēdosa sub illo
decior q₃ uiro facies da colla caput q₃
Castore dign⁹ erit sic tgū sessille sic sūt
pectora celsa thoris tot⁹ pice nigrior atra
Candida cauda tn̄ color ē q₃ crurib⁹ alb⁹
Multe illū petiere sua de gente ſ una
Abstulit hyloname qua nulla decentior mt'
Semiferos altis hītauit femina siluis
hec et blandiciis ꝛ amans ꝛ amare fatēdo
Cyllaron vna tenet cult⁹ q₃ qnt⁹ m illis
Esse potest mēbis ut sit coma pectine lenis
Vt m̄ rore maris m̄ se viola ue rosa ue
Jmplicet m̄dū candencia lilia gestet
Bis q₃ die lapsis pegasee uertice silue
Fontib⁹ ora lauet bis flumē corpa tingat

Nec nisi que decerant electarꝝ q; ferarū
Aut humeros aut lati ptendat uelleā leuo
Par amor ē illis · errant ī montibꝰ vna
Antē simꝰ subeūt et tū laphiteia tecta
Intrarāt pit · pit fera bella gerebant
Auctor ī incto est iaculū de pte sinistra
Venit · et inferius q̄ collo pectora subsūt
Cyllare te fixit puo cor wlnere lesum
Corpe cū toto · pꝰ tela educta refrixit
Ptinꝰ hilomene morientes excipit artꝰ
Impositaq; manu wlnꝰ fouet · oraq; ad ora
Admouet · atq; anime fugiēti obsistē tētat
Vt videt extinctū dictꝭ q̄ clamor ad aures
Arguit ire meas · telo qd̄ inheserat illi
Incubuit moriens q; suū ɔplexa maritū
Ante oclos stat ⁊ ille meos q̄ seua leonū
Vinxat int̄ se coniectis uellera nodis
Pheocomes hoīez q; siꝰ ptectꝰ equū q;
Codite qui misso quē vix iuga bina mouerent
Thephonodeniden a sūmo ūtice fregit
Fracta uolubilitas capitꝭ latissiā · p q; os
P q; cauas nares oclōs q; aures q; cēbrū
Molle fluit · ueluti ɔcretū uimine querno
Lac solet · ut iie liqr̄ rari sb̄ pondē cribri
Manat et exprimitū · p densa foāmina spissꝰ
Ast ego dū parat hic armis nudaē iacentē
Scit tuus hoc genitor · gladiū spoliātē ī ima
Ilia demisi chomius q; teleboas q;
Ense iacēt nr̄o · ramū pior ille bifurcum
Gesserāt · hic iaculū · iaculo m̄ wlnā fixit
Signa vides · appaēt adhuc uetꝰ inde cicatrix
Tūc ego debuerā capienda ad pgama mitti
Tūc poterā magni · si nō supare morari
Hectoris arma meis · illo ꝫ tp̄e nullus

chonius

cōminuit als

Aut puer hector erat · nunc me mea deficit etas
Quid tibi victorem gemini periphanta pyreti
Ampicta quid referam qui quadrupedantis oecli
fixit in adverso cornum sine cuspide vultum
Vecte phebetronius macharcus in pectus ab acto
Stravit erigdupum memini et venabula condi
Inguine nessei manibus coniecta cimeli
Nec tu credideris tantum cecinisse futura
Ampiciade mopsum mopso iaculante biformis
Occubuit · frustraque loqui temptavit odites
Ad mentum lingua mento que guttura fixo
Quinque neci ceneus dederat stiphelumque bromumque
Antimachumque helimumque securiferumque pyramon
Vulnera non memini numerumque notavi nomen
Provolat emathius spoliis armatus alesi
Quem dederat leto membris et corpore latreus
Maximus · huic etas inter iuvenemque senemque
Vis iuvenilis erat variabant tempora cani
Qui clipeo gladioque macedoniaque sarissa
Conspicuus facieque · obversus in agmen utrumque
Armaque concussit certumque equitavit in orbem
Verbaque tot fudit vacuas animosus in auras
Et te ceniferam · nam tu michi femina semper
Tu michi ceneus eris nec te natalis origo
minuit alio Commonuit · mentemque subit quo premia facto
Quaque viri falsam speciem mercede pasti
Vel quid sis nata vide · vel quid sis passa columque
I · cape · cum calatis · et stamina pollice torque
Bella relinque viris · iactanti talia ceneus
Extentum cursu missa latus eruit hasta
Qua vir equo commissus erat · furit ille dolore
Nudaque philei iuvenis ferit ora sarissa
Non secus hec resilit quam tecti a culmine grando
Aut siquis parvo feriat cava timpana saxo

Cominus aggreditur. laterique recondere duro
luctatur gladium. gladio loca puia non sunt
haud tamen effugies. medio iugulaberis ense
quandoquidem mucro est hebes inquit et in latus ensem
Obliquat. longaque amplectitur ilia dextra
plaga facit gemitus in corpore marmoris icti
fractaque dissiluit percusso lamina collo
Vt satis illesos miranti prebuit artus
Nunc age ait ceneus nostro tua corpora ferro
Temptemus. capuloque tenus demisit in armos
Ensem fatiferum. cecum que in viscera mouit
Versauitque manum. vulnusque in vulnere fecit
Ecce ruunt uasto rapidi clamore bimembres
Tela que in hunc omnes (ceneum) vnum mittunt feruntque
Tela retusa cadunt. manet imperfossus ab omni
Inque cruentatus ceneus elateius ictu
fecerat attonitos noua res. heu dedecus ingens
Monicus exclamat. populus (ł nos) superamur ab vno (ł ceneo)
Vixque viro. quamquam ille vir est. nos segnibus actis
Quod fuit ille sumus. quid membra inania prosunt
Quid gemine vires. et quod fortissima rerum
In nobis duplex natura animalia iunxit
Nec nos matre dea. nec nos ixione (illo patre) natos
Esse reor. qui tantus erat iunonis ut alte
Spem caperet. nos semimari superamur ab hoste
Saxa trabesque super totosque inuoluite montes
Viuacemque animam missis elidite siluis
Silua premat fauces. et erit pro uulnere pondus
Dixit. et insanis deiectam viribus austri
forte trabem nactus validum coniecit in hostem
Exemplumque fuit. paruoque in tempore nudus
Arboris othrys erat nec habebat pelion vmbras
Obrutus immani tumulo sub pondere ceneus
Estuat arboreo. congesta que robora duris

Fert humis · ꝫ em̄ pq̄ sup ora caput qȝ
Creuit on9 · neqȝ habet q̄s ducat sp̄us auras
Deficit intd̄ū · m̄ se sup ethera frustra
Tollē conat̄ · iactas qȝ euoluē siluas
Intdū qȝ mouet · ueluti quā cernim9 ecce
Ardua si t̄re quatiat̄ motib9 ide [illa silua]
Exit9 in dubio ē · aliī sub īnania corp9
Tartara detrusū siluarū mole ferebāt
Abnuit amphicides · medio qȝ ex aggē fuluis
Vidit auē pennis liq̄das exire sb̄ auras
Que michi tūc p̄mū fuerāt ꝯspecta uolucre
Hanc ubi lustrantē leni sua cast̄ uolatu
Mopsus · et ingēti circū clamore sonantez
Aspexit · pit̄ qȝ animo ē · oculis qȝ secutus
O · salue dixit laphitee gl̄a gentē
Maxime uir q̄ndā · ꝫ auis nc̄ unica ceneu
Credita res auctore suo ē · dolor addidit irā
Oppssū qȝ egre tulim9 tot ab hostib9 vnū
Nec p̄us abstitim9 f̄ro exercere dolorem
Q̄m data ps leto · p̄tē fuga nox qȝ remouit
Hec int̄ laphitas ⁊ semihoīes centauros
P̄lia tleptolemus pilio [i. nestore] refer̄nte dolorem
P̄teriti alcide tacito non ptulit ore ·
Atqȝ ait; herculee mirū ē obliuia laudis
Acta tibi senior · certe michi sepe referre
Nubigenas domitos a se pat̄ ip̄e solebat
Tristis ad hec pilius · q̄d me meminisse maloꝝ
Cogis · ⁊ obductos ānis retexē luctus
In qȝ tuū genitorē odiū offēsas qȝ fateri ·
Ille quidē maioā fide d̄s gessit et orbem
Impleuit m̄itis q̄d mallez posse negare
Sz neqȝ deiphebū n̄ polidamāta n̄ ipsum
Hectora laudam9 · q̄s em̄ laudauerit hostē ·
Ille tuus genitor messenia menia q̄ndaz

Sicut et inmeitas urbes elim que pilum que
Diruit. in que meos fratrum flamas que penates
Impulit. ut que alios taceam quos ille peremit
Bissex neleide fuimus conspecta iuventus
Bissex herculeis ceciderunt me minus uno
Viribus. atque alios vinci potuisse ferendum est
Mira periclimeni mors est, cui posse figuras
Sumere quas vellet sumptas que reponere posse
Neptunus dederat. nelei sanguinis auctor
Hic ubi nequicquam est formas variatus in omnes
Vertitur in faciem volucris. que fulmina curvis
Ferre solet pedibus. divum gratissima regi
Viribus usus avis. pennis rostro que redunco
Hamatis que viri laniaverat unguibus ora
Tendit in hunc nimium certos tirinthius arcus
Atque inter nubes sublimia membra ferentem
Pendentem que ferit. lateri qua iungitur ala
Nec gravo vulnus erat. sed rupti vulnere nervi
Deficiunt. vires que negant motum que volandi
Decidit in terram non concipientibus auras
Infirmis pennis. et qua levis heserat ale
Corporis affixi pressa est gravitate sagitta
Per que latus summum iugulo est exacta sinistro
Nunc videor debere tui preconia rebus
Herculis. orchodie ductor pulcerrime classis.
Nec tamen ulterius quam fortia facta silendo
Ulciscor fratres. solida est michi gratia tecum
Hec postquam dulci neleius edidit ore
A sermone senis repetito munere bachi
Surrexere thoris. nox est data cetera somno
At deus equoreas qui cuspide temperat undas
In volucrem corpus nati cineida natum versum
Mente dolet patria, sevum que perosus achillem
Exercet memores plus quam civiliter iras

Jam q̃ fere tēto duo p q̄nquennia bello
Talib⁹ intonsū cōpellat chinthia dictis
O michi de frīs longe gratissime natis
Irrita qui mecū posuisti menia troie
Ecquid ubi has iā iā casuras aspit arces
Ingemis? aut q̄d tot defendēcia muros
Milia cesa doles? et q̄d nō psequar oīs
hectoris umbr̄ subit circū sua pgama tēti?
Cū tn̄ ille ferox bello q̃ cruentior ipso
Viuit adhuc opis nr̄i populator achilles?
Det m̄ se faxo eplici q̄d cuspide possim
Senciat; at q̄m tonitrē tonnn⁹ hosti
Non dat? occulta nec opinū p de sagitta
Annuit. atq̃ animo pīt patruq̃ suo q̃
delius idulgēs. nebula uelat⁹ in agmē
Kara p ignotos segente cermit achiuos
Puenit iliacū; media q̃ in cede virorz
Tela parim. fussus q̃ deū. q̄d spicula pdis
Sanguine pleb ait. si q̄ ē t̄ cura tuorū
Vertē in eacidē. cesos q̃ ulciscē frēs
Dixit. ꝛ ostendēs sternentē troica frō
Corpa pelidē. arc⁹ obuertit in illum
Certa q̃ letifera direxit spicla dextra
Qd' pam⁹ gaudē senex p⁹ hectora poss
hoc fuit vnū. igit̄ tantorz victor achille
Victꝰ es a timido graie raptore marite
At si femīeo fueāt tibi marte cadendū
Termodontiaca malles cecidisse securi
Jaz timor ille frigū decus ꝛ tutela pelasgi
Nois eacides. caput insuperabile bello
Arserat. armarat d's idē idē q̃ c̄marat
Jaz cinis ē; ꝛ de taz magno restat achille
Nescio q̄d paruū. q̄d nō bene cpleat vrnā
At viuit totū que g̃la compleat orbem

Hec illi mensura respondit vīō et hec est
Par ē pelides. nec inania tartara sentit
Ipse etiā cui? fuerit cognoscē posses
Bella mouet clipeus d' qz armis arma ferūt
Non ea titides nō audet oileus aiax
Non minor atrides nō belle maior et euo
Poscē nō alii. soli telamone creato
Lertiade qz fuit tante fiducia laudis
A se tantalides on? ī iudiaz qz remouit
Argolicos qz duces mediis considē castris
Iussit. et arbitriū litis ī iecit in omnes

Incipit Tredecimus

Consedere duces ⁊ wlgi stante corona
Surgit ad hos clipei dn̄s septēplicē aiax
Vt qz erāt īpaciens ire sigeia toruo
Litora respexit classem qz in litore wltu
Intendes qz man? āgini? p iuppitē inquit
Ante rates causā. ⁊ mecū ꝯfertur ulixes
At nō hectoreis dubitauit cedē flāmis
Quas ego sustinui ⁊ qs a classe fugaui
Tuci? ē igitē fictis ꝯtendē uerbis
Qm̄ pugnaē manu. ſ; n̄ m̄ dicē pmptū
Nec factē ē isti. qntū ego marte feroci
In qz acie ualeo tm̄ ualet iste loquendo
Nec memorāda tn̄ uob mea fcā pelasgi
Esse reor. uidistis em̄. sua narret ulixes
Que sine teste gerit qz nox ꝯscia sola ē
Pmia magna peti fateor. ſ; demit honorē
Emulus aiaci. nō ē tenuisse supbum
Sit licet hoc ingēs qcqd sperauit ulixes
Ipse tulit pciū iam nūc ētaminis hui?
Qd cū uict? erit mecū certasse feretur
Ast ego si uirt? ī me dubitabilis esset

Nobilitate potens esse telamone creatus
Menia qui forti troiana sub hercule cepit
litora qz intrauit pegasea colcha carina
Eacus huic pater est qui iura silentibus illic
Reddit ubi eoliden saxum graue sisiphon urget
Eacon agnoscit summus prolemqz fatetur
Juppiter esse suam. sic a ioue tercius aiax
Nec tamen hec series in causa prosit achiui
Si mihi cum magno non sit communis achille
Frater erat fraterna peto. quid sanguine cretus
Sisiphio furtisqz et fraude simillimus illi
Inserit eacidis aliene nomina gentis
An quod in arma prior nulloqz sub indice ueni
Arma neganda mihi. potiorqz uidebitur illis
Ultima qui cepit detrectauitqz furore
Militiam ficto donec sollercior isto
Et sibi inutilior timidi commenta retexit
Naupliades animi uitataqz traxit in arma
Optima nunc sumat qui sumere noluit illa
Nos inhonorati et donis patruelibus orbi
Obtulimus quia nos ad prima pericula simus
Atqz utinam uerus furor ille aut creditus esset
Nec comes hic phrigias umquam uenisset ad arces (phyloctetes)
Hortator scelerum. non te peantia proles
Expositum lemnos nostro cum crimine haberet (homines)
(philoctetes) Qui nunc ut memorant siluestribus abditus antris (ulixi filio laertis)
Saxa moues gemitu laertiade qz precaris — Que meruit. que si dii sunt non uana precaris
Et nunc ille eadem nobis iuratus in arma
Heu pars una ducum quo successore sagitte
Herculis utuntur fractus morbo qz fame qz
Velaturqz aliturqz auibus uolucresqz petendo
Debita tiranis exercet spicula fatis
Ille tamen uiuit quia non comitatur ulixem
Vellet et infelix palamedes esse relictus

Viuet. aut certe letū sine crimine haberet
Quem male gnitus nimiū memor iste furoris
Pdere rez danauū finxit. fictū qz pbauit
Crimen. et ondit qđ iam pfoderat auri
Ergo aut exilio vires subduxit achiuis
Aut nece. sic pugnat sic ē metuēd⁹ ulixes
Qui licet eloquio fidū qz nestora vincat
Non tn̄ efficiet desertū ut nestora crimen
Esse rear nullū; qui cū iplorare ulixem
Vulnē tard⁹ equi fessus qz senilib⁹ annis
Pdit⁹ a socio ē. non het michi crīma fingi
Scit bene titides. qui noīe sepe uocatū
Corripuit. trepido qz fugā exprobrauit amico
Aspiciunt oculis superi mortalia iustis
En eget auxilio. qui n̄ tulit ut qz reliqt
Sic linquend⁹ erat. legē sibi dixat ipsum
Coclamat socios. assum. uideo qz trementē
Pallentē qz metu. ⁊ trepidantē morte futurā
Opposui molem clipei. texi qz iacentem
Seruaui qz aīam minimū ē. hīc laude terte
Si pstas ꝯtare locū redeamꝰ ad illum
Redde hostes wln⁹ qz tuū solitū qz timorē
Post clipeū qz late ⁊ mecū ꝯtende sb̄ illo
At p⁹qm eripui. cui standi wlna vires
Non dederat nullo tardat⁹ wlnē fugit
Hector adest secū qz deos in plia ducit
Qua qz ruit nō tu tm̄ terreris ulixe
Sz fortes etiā tantū trahit ille timorēs
Huc ego sāguinee successu cedis ouantē
Eminꝰ ingenti resupinū pondē fudi
Huc ego poscentē quo cū ꝯtenderet vn⁹
Sustinui sortē qz meā nouistis achiui
Et vrē ualuere ptes si querite huiꝰ
Fortunā pugne. nō sum supat⁹ ab illo
Ecce ferūt troes ferrū qz ignes qz iouē qz

In danaas classes: ubi tunc facundus ulixes
Nempe ego mille meo ptexi corpe puppes
Spē vrī reditus/ date tot p nauibus arma
Qz si vā licet m̄ dicē · querit̄ istis
Qm̄ m̄ maior honos quacta qz glā nrā ē
Atqz aiax armis nō aiaci arma petunt
Conferat his ithacus resū imbellēz qz dolonā
priamidēqz helenū rapta cū pallade captū
Luce nichil gestūz nichil p diomede remoto
Si semel ista datis meritis tā vilib' arma
diuidite · & ps sit maior diomedis ī illis
Cur tn̄ hec ithaco qui clam qui sp inermis
Rem gerit · & furtis incautū decipit hostē
Ipse nitor galee claro radiante ab auro
Insidias pdet manifestabit qz latentēz
Sz neqz dulichius sb achillis cassidē uertex
pondera tāta feret · n nō onosa grauisqz
pelias hasta pt imbellib' esse lacertis
Nec clipeus uasti celat' imagine mūdi
Cōueniet timide nate qz ad furta sinistre
Debilitaturū qd te petis improbe munus
Qd tibi si ppli donauit error achiui
Cur spolieris erit · nō cur metuare ab hoste
Et fuga qua sola cūctos timidissime vincis
Tarda futura tibi ē / gestamina tāta trahēti
Adde qz iste tuus tam raro plia passus
Integer ē clipeus · nrō q tela ferendo
Mille patet plagis · nouus ē successor habendus
Denique qd uerbis opus ē · spectemur agendo
Arma viri fortis medios mittant̄ ī hostes
Inde iubete peti · & referentē ornate relatis
Finierat telamone satus vulgiqz secutū
Ultima murmur erat donec laerciades heros
Astitit atqz oculos paulū tellure moratos

Sustulit ad proceres expectato que resoluit
Ora sono nec abest facundis gratia dictis
Si mea cum vestris valuissent vota pelasgi
Non foret ambiguus tanti certaminis heres
Tuque tuis armis nos te poteremur achille
Quem quia non equa michi vobisque negarunt
Fata manuque simul veluti lacrimantia tersit
Lumina quis melius magno succedit achilli
Quam per quem danais magnus successit achilles
Huic modo ne prosit quod ut est hebes esse videtur
Neve michi noceat quod vobis semper achivi
Profuit ingenium meaque hec facundia si qua est
Que nunc pro domino quod vobis sepe locuta est
Invidia careat bona nec sua quisque recuset
Nam genus et proavos et que non fecimus ipsi
Vix ea nostra voco sed enim quia rettulit aiax
Ipse iovis pronepos nostri quoque sanguinis auctor
Iuppiter est totidemque gradus distamus ab illo
Namque michi laertes pater est arcesius illi
Iuppiter huic neque in his quisquam dampnatus et exul
Est quoque per matrem cillenius addita nobis
Altera nobilitas deus est in utroque parente
Sed neque materno quod sum generosior ortu
Nec michi quod pater est fraterni sanguinis insons
Proposita arma peto meritis expendite causam
Dummodo quod fratres thelamon peleusque fuerunt
Aiacis meritum non sit non sanguinis ordo
Sed virtutis honos spoliis queratur in istis
Aut si proximitas primusque requiritur heres
Est genitor peleus est pirrus filius illi
Quis locus aiaci phtyam hec scyrumque ve ferantur
Nec minus est isto teucer patruelis achillis
Non petit ille tamen non si petat auferet arma
Ergo operum quoniam nondum certamen habetur
Plura quidem feci quam que comprendere dictis

l' dicar
In pmptu mi sit. rex tn ordine ducar.
Pscia uenturi genitrix nereia leti
dissimulat cultu natū; et deceꝑat oms
In quib' aiacē sumpte fallacia uestis
Arma ego femineis animū motura virilē
Mercib' inserui. nec adhuc ꝓiecerat heros
Virgineos habitus. cū parmā hastā q; tenēti
Nate dea dixi. tibi. se ꝑitura. reseruant
Pgama. qd dubitas ingentē euītē troiā.
Inieci q; manū. fortē q; ad fortia misi
Ergo opa illi' mea sūt. ego thelefon hasta
pugnantē domui. uictū orantē q; refeci
Qz tebe cecidere meū ē. me credite lesbon
Me tenedon. crisen q; 7 sallā 7 apollinis vrbes
Et scyrū cepisse; mea ꝯcussa putate
ꝓcubuisse solo lernesia menia dextra
Vtq; alios taceā qui seuū perdē poss&
hectora nēpe dedi ꝑ me iacet inclit' hector
Illis hec armis quib' est inuent' achilles
Arma peto. uiuo dederā. p' fata reposco
Vt dolor uni' danaos ꝑuenit ad oms
Aulida q; euboicā complerūt mille carine
Expectata diu nulla aut ꝯtra classi
flamina sūt. dure q; iubēt agamēnona sortes
Immeritā seue natā mactare diane
Denegat h' genitor diuis q; irascit' ipsis
Atq; in rege tn pat' est. ego mite parentis
Ingeniū ūbis ad publica cōmoda uerti
Nūc equidē fateor. fasso q; ignoscat ulixes atrides.
Difficilem tenui sb iniquo iudice causam
Hūc tam utilitas ppli frater q;. dati q;
Sūma mouet sceptri laudē ut cū sāgne penset
Mittor et ad matrē que nō hortāda sz astu
Decipienda fuit quo si telamonius isset

Orba suis essent et iam nunc lintea vente
Mittor et illiacas audax orator ad arces
Visa que et intrata est alte michi curia troie
Plena que adhuc erat illa viris interritus egi
Quam michi mandarat communis grecia causam
Accuso que parim predam que helenam que reposco
Et moveo priamum priamo que antenora iunctum
At paris et fratres et qui rapuere sub illo
Vix tenuere manus scis hoc menelae nefandas
Prima que lux nostri tecum fuit illa pericli
Longa referre mora est que consilio que manu que
Utiliter feci spaciosi tempore belli
Post acies primas urbis se menibus hostes
Continuere diu nec aperti copia martis
Ulla fuit decimo demum pugnavimus anno
Quid facis interea qui nil nisi prelia nosti
Quis tuus usus erat nam si mea facta requiris
Hostibus insidior fossas munimine cingo
Consolor socios ut longi tedia belli
Mente ferant placida doceo quo simus alendi
Armandi que modo mittor quo postulat usus
Ecce iovis monitu deceptus imagine somni
Rex iubet incepti curam dimittere belli
Ille potest auctore suam defendere vocem
Non sinat hoc aiax delenda que pergama poscat
Quod que potest pugnet cur non remoratur ituros
Cur non arma capit det que vaga turba sequatur
Non erat hoc nimium numquam nisi magna loquenti
Quid quod et ipse fugit vidi puduit que videre
Cum tu terga dares inhonesta que vela parares
Nec mora quid facitis que vos dementia dixi
Concitat o socii captam dimittere troiam
Quid ve domum fertis decimo nisi dedecus anno
Talibus atque aliis in que dolor ipse disertum
Fecerat adversos profuga de classe reduxi

Conuocat atrides socios t'rore pauentes
aiax
Nec thelamoniades etiā nūc hisc'e q̄cq̄
Audet · et ausus erāt reges incesere dcīs
Tersites etiā p me haud inpune ꝓt'uis
Erigor · et trepidos ciues exhortor ī hostes
Amissāq; mea u'tute uoce refundo
Tpe ab hoc q̄dcunq; pt fecisse uideri
Fortit' iste meū ē · qui dantē terga retraxi
Deniq; de danais qui te laudat ue petit ue
At sua titides mecū comunicat actu
Me ꝓbat · et socio sp confidit ulixe
Est aliq̄d de tot graiorum milib' vnū
A diomede legi · nec me sors ire iubebat
Sz tn̄ et spreto noctis q; hostis q; p'iclo
Ausum eadē que nos phrigia de gēte dolona
Interimo; nō ante tn̄ q̄m cūcta coegi
P'de · et didici q̄d pfida troia pararet
Omnia cognoueram · nec q̄d spectarer hebā
Et iam ꝓmissa poterā cū laude reuti
Haud contempt' eo petii tentoria rhesi
In q; suis ipm̄ castris comites q; pemi
Atq; ita captiuo uictor uotis q; potitus
Aggredior curru letos imitāte triumphos
s. dolon
Cui' equos p'tiū p nocte poposcerat hostē
Arma negate michi : fuerit benignior aiax
Q'd licii referā sarpedonis agmina ferro
Deuastatu meo · cū multo sanguine fudi
Ceranon iphitiden et alastorāq; cromiūq;
Alcandrū q; · aliū noemonaq; pritanimq;
Exicio q; dedi cū tersidamāte thoona
Et charopen fatis q; īmitib' eunomon actū
Quiq; min' celebs nra sb menib' urbis
Procubuere manu · sūt et m̄i wlnera ciues
Ipso pulcra loco ; nec uanis credite u'bis

Aspiate en, ueste q3 manu dedux^t hec sut
pectora sp ait vr̄is exercitata reb^s
At nichil impēdit p tot telamoni^s annos
Sanguinis in sotios. 7 hn̄t sine wlnē corpus
Quid tn̄ hoc refert si se p classe pelasga
Arma tulisse refert q̄t troas q3 iouem q3
Confiteor q3 tulit neq3 em̄ bn̄fc̄a maligne
Detrectare meū ē. s3 ne comunia solus
Occupet. a' aliquē vob q̄3 reddat honorē
Reppulit auctorides sb ymagine tut^e achill'
Troas ab arsuris cum defensore carinis
Ausū etiā hectoreo solū q̄curre marti
Se putat. oblit^s regis q3 ducis q3 mei q3
Nouus i offitio et plat^s muñe sorte
Sz tn̄ euent^s vix fortissime pugne
Ecce fuit. hector abit. violat^s wlnē nullo
Me miserū. q̄nto cogor meminisse doloē
Tpis illi^s. quo grais murus achilles
Pcubuit. nec me lacime luct^s q3 timor q3
Tardarūt. q̄n corp^s humo sublime referre
His humeris his inquā humis ego corp^s achill
Et simul arma tuli. que nūc q3 ferre laboro
Sūt michi que ualeāt intalia pondā vires
Est anim^s certe vr̄os sensur^s honores
Scilicz idcō p nato cerula mat^r
Ambiciosa suo fuit ut celestia dona
Artis opus tante rudis 7 sine pectorē miles
Indueret. neq3 em̄ clipei celamīa nouit
Oceanū. et t̄ras cū q3 alto sidēā celo
Pliadas hiadas q3 imunē q3 h'ei c^ras artton
Diuisas q3 urbes nitidū q3 orionis ensez
Postulat ut capiat que nō tellīgit arma
Quid q^p me durī fugiente muñā belli
Arguit. incepto serū accessisse labori
Nec se magnanimo maledicē sensit achilli

Dissimulasse uocat crimen simulaui quoque
Si mora pro culpa est ego sum maturior illo
Me pia detinuit coniux pia mater achillem
Primaque sunt illi data tempora cetera nobis
Haud timeo si iam nequeam defendere crimen
Cum tanto commune viro deprensus ulixes
Ingenio tamen ille at non aiacis ulixes
Ne uero in me stolide quiaa reddere lingue
Admirerem cum vobis quoque digna pudore
obiciat an falso palamedem crimine turpe est
Accusasse mihi vobis damnasse decorum est
Sed neque naupliades facinus defendere tantum
Tam quoque patens ualuit nec vos audistis in illo
Crimina vidistis pretio quoque obiecta patebant
Nec peantiadem quod habet wlcania lennos
Esse reus merui factum defendite uestrum
Consensistis enim nec me suasisse negabo
Vt se subtraheret belli quoque vie quoque labori
Temptaret quoque feros requie lenire dolores
Paruit et uiuit non hec sententia tantum
Fida sed et felix cum sit satis esse fidelem
Quem quoniam vates delenda ad pergama poscunt
Ne mandate mihi melius telamonius ibit
Eloquio quoque virum morbis ira quoque furentem
Mollet aut aliqua producet callidus arte
Ante retro symois fluet et sine frondibus ida
Stabit et auxilium promittet achaia troie
Quam cessante meo pro vestris pectore rebus
Aiacis stolidi danais sollertia prosit
Sis licet infestus sociis regique michi que
Dure philotete licet execrere meum que
Deuoueas sine fine caput cupias que doleti
Me tibi forte dari nostrum que haurire cruorem
Vt que tui michi sic fiat tibi copia nostri
Te tamen aggrediar mecum que reducere nitar

Tam q3 tuus potiar faueat fortūa sagittis
Cum sū dardanio quē cepi uate potitus
Cum responsa deū troiana q3 fatā retexi
Cum rapui frigie signū penetrale minerue
Hostib9 e mediis. et se mi compat aiax
Nempe capi troiā prohibebat fata sine illo
Fortis ubi ē aiax? ubi sūt ingentia magni
Vba uiri? cur hic metuis? cur audet ulixes
Ire p excubias. et se committē nocti
P q3 feros enses nō tantū menia troū
Verū etiā sūmas arces intrare. sua q3
Eripe ede deā. raptā q3 refferre p hostes
Que nisi fecissē. frustra telamone creat9
Gestasset leua taurorum tergora septem
Illa mi nocte uictoria troie parta ē
Pgama tūc uici cū uincē posse coegi
Desine tididē vultuq3 et murmure nob
Ostentaē meū. ps ē sua laudis in illo
Nec tu cū socia clipeū p classe tenebas
Solus eras ē turba comes michi contigit vn9
Qui nisi pugnatē sciret sapientē minorem
diomedes Esse. nec indomite debē pmia dextre
Ipse q3 hec petēt. petēt moderatior aiax
Euripilus q3 ferox. claro q3 andremone nat9
Nec min9 idomene9 patria q3 creat9 eadem
Menones petēt z maior e frat' atride
Qppe manu fortes nc sūt tibi marte secūdi
Consiliis cessere meis tibi (aiaci) dextera bello
Vtilis. ingeniū est, et q3 eget modeāmie nrō (ulixis)
Tu uires sine mēte geris m cura futuri
Tu pugnaē potes pugnandi tpa mecum
Eligit atrides. tu tantū corpe pdes
Nos aīo. qnto q3 ratē qui temprat ante it
Remigis officiū. qnto dux milite maior
Tanto ego te supo. nec nō in corpe nrō

Pectora sūt pociora manu. uigor o̅is in illis
At uos o p̄ceres uigili date p̄mia uiro
P q̄ tot annorum curis quib' anxius egi
hūc titulū meritis pensandū reddite n̄ris
Jam labor ī fine ē; obstancia fata remouerī
Alta q̄ posse capi faciendo p̄gama cepi
P spes nūc socias casura q̄ menia troie
per q̄ deos oro. quos hosti nup ademi
per siq̄d sup̄est. q̄d sit sapienter agendū
Si q̄d adhuc audax ex p̄cipiti q̄ petēdū ē
Si troie fatis aliq̄d restare putatis
Este mei memores. q' si michi n̄ datis arma
huic date. et ostendit signū fatale minerue
Mota manus p̄cerū. et q̄d facundia posset
Re patuit. fortis q̄ uiri tulit arma disertus
hectora qui solus qui ferrū ignē q̄ iouem q̄
Sustinuit tociēs vnā non sustinuit iram
Invictū q̄ uirū uicit dolor arripit ensem
Et meus hic ēe ē. an z huc sibi poscat ulixes.
hoc ait utendū ē. in me m̄ quiq̄ cruore
Sepe frigū maduit dn̄i nūc cede madebit
Ne quisq̄ aiacē possit sup̄are. nisi aiax
Dixit. z ī pectus tū demū wlnra passum
Qua patuit ferrū letalem condidit ensem
Nec ualuere manus infixū educē ferrum
Expulit ip̄e cruor. rubefacta q̄ sāguine tellus
Purpureū viridi genuit de cespite florem
Qui p̄us ebalio fueāt de wlnē natus
Littera comunis mediis pueroq̄ viroq̄
Inscripta z foliis. hec nois. illa querele
Victor ad isyphiles patriā clari q̄ thoantis
Et veteres t̄ras infames cede virorum
Trāsierat tandē portu uoto q̄ potitus
Vela dat ut referat tirinthia tela sagittas

(interlinear gloss above "viridi": iacincti; marginal gloss after "querele": illius regis; marginal gloss after "sagittas": herculis)

philotete
Que post ad graios ducto comitante reuexit
Imposita est. quoque sero tandem manus ultima bello
hecuba
Troia simul priamusque cadunt. priameia coniunx
perdidit infelix hominis post omnia formam
Externasque nouo latratu terruit auras
longus in angustum qua clauditur hellespontus
Ilion ardebat. neque adhuc consederat ignis
Exiguumque senis priami iouis ara cruorem
cassandra
Combiberat. tracta que comis antistita phebi
Non profecturas tendebat ad ethera palmas.
Dardanias matres patriorum signa deorum
dum licet amplexas. succensaque templa tenentes
Inuidiosa trahunt victores premia grai
filius hectoris — de quibus
Mittitur astianax illis de turribus unde
pugnantem pro se proauitaque regna tuentem
Sepe videre patrem monstratum a matre solebat
flexa
Iamque viam suadet boreas. flatuque secundo
Carbasa mota sonant iubet uti nauita ventis
Troia vale rapimur clamant dant oscula terre
Troades. et patrie fumancia tecta relinquunt
Vltima conscendit classem miserabile visu
uxor priami
In mediis hecube natorum inuenta sepulcris
prensantem tumulos; atque ossibus oscula dantem
Dulichie traxere manus. tamen vnius hausit
Inque sinu cineres secum tulit hectoris haustos
hectoris in tumulo canum de vertice crinem
exequias
Inferias inopes. crinem lacrimasque reliquit
terre
Est ubi troia fuit phrigie contraria tellus
sic vocatur — illius regis
Bistoniis habitata viris; polimestoris illic
Regia diues erat. cui te commisit alendum
Clam polidore pater frigiis que remouit ab armis
Consilium sapiens/ sceleris nisi premia magnas al' premia
Adiecisset opes. animi irritamen auari
Vt cecidit fortuna frigum. capit impius ensem
Rex tracum iuguloque sui defigit alumni

Et tanqȝ tolli cū corpe crimina possent
Examimem e scopto subiectas misit ī vndas
Litore tracio classem religarat atrides
Dū mare pacatū dū vent⁹ amicior eēt
hic subito q̄nt⁹ dum viuet esse solebat
Exit humo late rupta similis qȝ minati
Temporis illi⁹ vultū referebat achilles
Quo ferus ī iusto petiit agamenona fro
Inmemores qȝ mei discedit⁹ inquit achiui
Obruta qȝ ē mecū v̄tutis gl̄a nr̄e
Ne facite· ut qȝ meū n̄ sit sine hōre seplcrū
placet achilleos mactata polixena manes
Dixit et imiti sociis parentib⁹ vmbre
Rapta sinu m̄ris quā iā ppe sola fouebat
Fortis · ⁊ infelix · ⁊ plusq̄m femīa uirgo
Ducit᷑ ad tul tumulū dirō qȝ fit hostia busto
Que memor ipa sui post q̄m crudelib⁹ aris
Admota ē· sensit qȝ sibi fera sac̄ pari
Vt qȝ neoptolemū stantē ferrū qȝ tenentē
Vt qȝ suos vidit figentē lumina vultus
Vtere iā dudū geroso sanguine dixit
Nulla mora ē· aut tu iugulo l' pectore telū
Conde meo· iugulū qȝ simul' pectus qȝ retexit
Scilicet haud ulli s̄uire polixena ferrem haud p tāle sacrū numē placabit⁹ ullū
Mors tn̄ vellē matrē mea fallē posset
Mat̄ obest· minuit qȝ nec̄ m̄ gaudia· q̄uis
Non mea mors illi ver sua vita lugenda ē
Vos modo ne stigios adeam n̄ libra manes
Este pcul· si iusta peto· tactu qȝ viriles
Vgineo remouete man⁹· acceptior illi
Quisqs ē· quē cede mea placare pat̄is
Liber erit sanguis· siquos tn̄ ultima nr̄i
Vba mouet oris· priami uos filia regis
Nō captiua rogat gemtri corp⁹ inemptū

Reddite. ne ue auro redimat ius iste sepulcri
Sed lacrimis; tunc cum poterat redimebat et auro
Dixerat. at populus lacrimas quas illa tenebat
Non tenet; ipse etiam flens inuitusque sacerdos
Prebita coniecto perrupit precordia ferro
Illa super terram defecto poplite labens
Pertulit intrepidos ad fata nouissima vultus
Tunc quoque cura fuit partes velare tegendas
Cum caderet. castique decus seruare pudoris
Troades excipiunt deploratosque recensent
Priamidas. et quid dedit domus una cruoris
Teque gemunt virgo. teque o modo regia coniunx
Regia dicta parens asie florentis imago
Nunc etiam prede mala sors quam victor ulixes
Esse suam nollet nisi quod tamen hectora partu
Edideras dominum matri vix repperit hector
Que corpus complexa anime tam fortis inane
Quas tociens patrie dederat. natisque viroque
Huic quoque dat lacrimas lacrimas in vulnere fudit
Oscula que ore tegit. consuetaque pectora plangit
Caniciemque suam concreto in sanguine versans
Plura quidem. sed et hec laniato pectore dixit
Nata tue quid enim superest. dolor ultime matris
Nata iaces. video quoque meum tua vulnera pectus
Et ne perdiderim quenquam sine cede meorum
Tu quoque vulnus habes. at te quia femina rebar
A ferro tutam. cecidisti et femina ferro
Totque tuos idem fratres te perdidit idem
Exicium troie. nostrique orbator achilles
achilles
At postquam cecidit paridis phebique sagittis
Nunc certe dixi non est metuendus achilles
Nunc quoque mihi metuendus erat cinis ille sepulti
In genus hoc seuit. tumulo quoque sensimus hostem
achilli
Eacide fecunda fui iacet ilion ingens

Euētu q3 q̄ui finita est publica clades
Sȝ finita tn̄ soli michi pgama restat
Incursus q3 meus dolor ē. modo maxiā rez
Tot genis natis q3 potēs nurib9 q3 viro q3
Nūc trahor exul iops tumlis auulsa meoꝝ
uxori ulixis
penolope mun9 que me data pensa trahentē
Matrib9 ostendēs itachis. hec hectoris illa ē
Clara parēs. hec ē dicz priameia coniunx
polixena
P9 q3 tot amissos. tu nc̄ que sola leuabas
i. ad quod
Maternos luct9 hostilia busta piasti
Inferias hosti pepi ; quo ferrea resto
Q'd ue moror. quo me suas anosa senect9
Quo dii crudeles. nisi uti noua funa cnaz
Viuacē diffrtis anū. q̄s posse putarēt
felicē priamū post diruta pgama dici
felix morte sua ē. nec te mea nata peremptā
priamus
Aspiat; et vitā pit' regnū q3 reliquit
At puto funib9 dotabē regia uirgo
Condet' q3 tuū monumētis corp9 auitis
Non tn̄ hec fortuna dom9. tibi munia mris
Contingent flet9. pegrine q3 haust9 arene
Omnia pdidim9. supest cur viuē temp9
In breue sustineā. ples gratissima matri
Nūc sol9 qndā minim9 de stirpe virili
has datus ismario regi polidorus in hoās
Q'd moror intea crudelia vulnā limphis
Abluere. et sparsos imiti sāguine uultus
Dixit. et ad litus passu pcessit anili
Albentes lacata comas date trades urnā
Dixat infelix liqdas hauriēt ut undas
Aspiat eiectū polidori in litore corp9
i. tracijs
Facta q3 thraīs ingencia vulnā telis
Troades exclamāt. obmutuit illa doloē
Et pit' uocē lacimas q3 introrsus obortas

Devorat ipse dolor duroque simillima saxo
Torpet et adversa figit modo lumina terra
Interdum torvos extollit ad ethera vultus
Nunc positi spectat vultum nunc vulnera nati
Vulnera precipue seque armat et instruit ira
Qua simul exarsit peneque in imagine tota est
Utque furit catulo lactente orbata leena
Signaque nacta pedum sequitur quem non videt hostem
Sic hecube postquam cum luctu miscuit iram
Non oblita animorum annorum oblita suorum
Vadit ad artificem dire polimestora cedis
Colloquiumque petit nam se monstrare relictum
Velle latens illi quod nato redderet aurum
Credidit Odrisius predeque assuetus amore
In secreta venit; tum blando callidus ore
Tolle moras hecube dixit da munera nato
Omne fore illius quod das quod et ante dedisti
Per superos iuro; spectat truculenta loquentem
Falsaque iurantem; tumidaque exestuat ira
Atque ita correpto captivarum agmina matrum
Invocat; et digitos in perfida lumina condit
Expilatque genis oculos facit ira nocentem (al' potentem)
Immergitque manus fedataque sanguine sonti
Non lumen neque enim superest loca luminis haurit
Clade sua tracum gens irritata tiranni
Troada telorum lapidumque incessere iactu
Cepit, at hec missum cum rauco murmure saxum
Morsibus insequitur rictuque in verba parato
Latravit conata loqui; locus extat et ex re
Nomen habet. veterumque diu memor illa malorum
Tum quoque sithonios ululavit mesta per agros
Illius troasque suos hostesque pelasgos
Illius fortuna deos quoque moverat omnes
Sic omnes; ut et ipsa iovis coniuxque sororque

Euent⁹ hecubā metuisse negauat illos
nō ī optimi doc
Non vacat auroē q̄q̄ isdem fauat armis
Cladib⁹ et casu troie q̄ hecube q̄ mouen
Cura deam p̄pior luct⁹ q̄ domestic⁹ angit
Menonis amissi · frigiis quē lutea campis
Vidit achilleia p̄eunte cuspide mater
Vidit. et ille color quo matutina rubescit
Tēpa palluerat, latuit q̄ ī nubib⁹ ether;
At nō impositos supmis ignib⁹ artus
aurora
Sustinuit spectarē pares; s; crine soluto
Sicut erat. magni genib⁹ p̄cubē nō est
Dedignata iouis. lacrimis q̄ hiis addē uoces
Omnib⁹ inferior quas sustinet aure⁹ ether
Nam m̄ p̄ totū rarissima tēpla p orbē
Diua tamē ueni nō ut delubra dies q̄
Des m̄ sacrificos. caliturasq̄ ignib⁹ aras
Si tn̄ aspicias q̄ntū tibi femina prestem
Tū cū luce noua noctis ꝯfinia seruo
P̄mia danda putes. s; nō ea cura nec hec ē
Nūc status auroē meritos ut poscat honores
Menonis orba mei uenio. qui fortia frust
priamo
P̄ patruo tulit arma suo p̄mis q̄ sub annis
Occidit a forti sic dii uoluistis achille,
Da p̄cor huic aliquē solacia mortis honorē
Sūme deū rector matrisq̄ uulnera leni.
Juppit̄ annuerat cū menonis arduus alto
Corruit igne rog⁹ nigri q̄ uolumina fumi
Infecere diē ueluti cū flumina natas
Exhalant nebulas nec sol admittit̄ infra
Atra fauilla uolat glomerata q̄ corp⁹ ī vnū
Densat̄. faciē q̄ capit sumit q̄ colorem
Atq̄ animā ex igni; leuitas sua p̄buit alas
Et primo similis uolucri mox uera uolucris
Insonuit pennis - p̄it sonuere sorores
Innumē. quib⁹ est eadē natalis origo;

Ter q3 rogu lustrat 7 9son9 exit i auras
Ter plangor q3to seducunt cusa uolatu
Tum duo diusa ppli de parte feroces
Bella gerunt rostis q3 7 aduncis unguib9 iratas
Exercent alas q3 adusa q3 pectora lassant
Inferieq3 cadunt cineri cognata sepulto
Corpa seq3 uire forti meminere creatas
prepetib9 subitis nome facit auctor ab illo
Memnonides dicte cu sol duodena pegit
Signa parentali moriture more rebellant
Ergo alijs latrasse dimantia flebile visum
luctib9 est aurora suis intenta pias q3
Nuc q3 dat lacrimas et toto rorat i orbe
Nec tn eu sam troie cum menib9 esse
Spe q3 fata sinunt sacra 7 sacra altera patre
fert humeris uenabile on9 citereius heros
De tantis opib9 predam pius eligit illa3
Ascaniu q3 suu p fuga q3 p cera classe
fert ab antrando scelata q3 litora tractu
Et polidoreo manante sanguine terra3
linquit et utilib9 uentis estu q3 secundo
Intrat apollinea socijs comitantib9 urbe
hunc anius quo rege hoies antistite phebi9
Rite colebatur templo q3 domo q3 recepit
Vrbe q3 ostendit delubra q3 nota duas q3
Latona quonda stirpes pariente retentas
Ture dato flamis vino q3 i thura pfuso
Cesaru q3 bou fibris de more crematis
Regia tecta petunt positis q3 tapetib9 altis
Munera cu liquido capiunt cerealia bacho
Tu pius anchisses o phebi lecte sacerdos
fallor an natu cu pmu hec menia uidi
Bis q3 duas natas quantu reminiscor habas
huic anius niueis circundata tepora vittis

Concutiēs · ⁊ tristꝭ ait nō falleris heros
Maxime vidisti natoꝝ q̄nq3 parentē
s[cilicet] me
Quē nūc tanta hoīs reꝝ inconstancia u̾sat
Pene vides orbū q꜡ enī ē m̄ fili⁹ absens
Auxiliū quē dicta suo de nomine tellus
Andros hꝫ ꝓ p̄re locū q3 ⁊ regna tenētē
apollo filio munera
Delius augurium dedit huic dedit altā liber
Feminee stirpi voto maiora fide q3
Munā · nā tactu nataꝝ cuncta meaꝝ
In segetē · latices q3 meri · bacca q3 minerue
Trāsformabant̄ · dives q3 erat usus in illis
Hoc ubi cognouit troie ꝑplator atrides
Nenon ex aliq̄ urām sensisse ꝓcellam
Nos q̄3 parte putes armoꝝ virib⁹ usus
Abstrahit iuitas gr̄mio genitoꝝ · alant q3
Impat argolicam celesti munē gentem
Effugiunt q̄q̄ q3 pt · euboea duab⁹
Et totidē natis andros frāna petita ē
Miles adest · et ni reddant̄ bella minat̄
Victa metu pietas ꝯsortia pectorā pene
Tradidit · et timido posses ignoscē frī
Nō hic eneas non qui defendēt andron
enea ⁊ hectora
Hector erat · ꝑ quos decimū durastꝭ i ānū
illaꝝ filiaꝝ meaꝝ
Iā q3 ꝑabant̄ captiuis vincla lacertꝭ
Ille tollētes etiā nūc libera celo
Brachia · bache p̄r fer opē dixē · tulit q3
Muneris auctor opē si miro ꝑdē more
Ferre vocat̄ opem · nec qua rōne figurā
Pdiderint potui scire et nō dicē possum
Sūma mali nota ē · penas sumsere tue q3
Coniugis in uolucres niueas abiere columbas
Talib⁹ atq3 aliis postq̄m conuiuia dictꝭ
Implerūt · mensa somnū petiere remota

Cumque die surgunt · adeuntque oracula phebi
phebi Qui petere antiquam matrem · cognataque iussit
litora prosequitur rex · et dat munus ituris
Anchise sceptrum · clamidem faretramque nepoti
Cratera enee · quem quondam miserat illi
hospes ab eoniis terses ismenius horis
Miserat hunc illi terses fabricauerat alcon
Hileus · et longo celauerat argumento
Vrbs erat · et septem posses ostendere portas
He pro nomine erant et que foret illa docebant
Ante urbem exequie tumulique ignesque rogique
Effuseque comas · et aperte pectora matres
Significant luctum · nimphe quoque flere uidentur
Siccatosque queri fontes; sine frondibus arbor
Nuda riget · lambunt arentia saxa capelle
Ecce facit medijs natas ab orione thebis
Hanc non femineum iugulo dare pectus aperto
Illam demisso per fortia pectora telo
Pro populo cecidisse suo · pulcrisque per urbem
Funeribus ferri · celebrique in parte cremari
Tum de uirginea geminos exire fauilla
Ne genus intereat; iuuenes quos fama coronas
Nominat · et cineri materno ducere pompam
Hactenus; antiquo signis fulgentibus ere
Summus inaurato crater erat asper achanto
Nec leuiora datis troiani dona remittunt
Dantque sacerdoti custodem turis acerram
Dant pateram; claramque auro gemmisque coronam
Inde recordati teucros a sanguine teucri
Ducere principium · cretam tenuere · locique
Ferre diu nequiere iouem; centumque relictis
Vrbibus · ausonios optant contingere portus
Seuit hiemps iactatque uiros strophadumque receptos
Portibus infidis · exterruit ales aello
Et iam dulichios portus ithacamque samonque

Naricias q3 dom⁹ regnu̅ fallac⁹ ulixis
P̄tereunt uecti; certata lite deorum
Ambraciam · u'sq3 uidet sb' imagine saxu̅
Judicis · acciaco · que nu̅c ab apolline nota ē
Vocaleq3 sua̅ t'ram dodonia quercu
Caonios q3 sin⁹ ubi nati rege molosso
Jmpia subiecti fuge̅ incendia pennis
P̄xima pheacu̅ felicib⁹ obsita pomis
Rura petu̅t · epiros ab his regnata q3 uati
Butrotos frigio simulata q3 troia tuetur
Jnde futuroru̅ certi · que cuncta fideli
P̄amides helen⁹ monitu p̄dixerat · intrant
Siccaniam · trib⁹ hec excurrit in equora linguis
E quib⁹ imbriferos · est una pachinos ad austros
Mollib⁹ expositu̅ zefiris lilibeon ad arctos
Equoris exptes spectat · boream q3 peloros
Hanc subeu̅t teucri remis estu q3 secu̅do
Sub nocte̅ potit' zanclea classis arena
Scilla lat⁹ dextru̅ leuu̅ inrequieta caribdis
Jnfestat · uorat hec raptas reuomit q3 carinas
Jlla feris atra̅ canib⁹ succingit' aluu̅
Virginis ora ge̅ns et si no̅ om̄ia uates
Ficta reliquer̄t aliq° q3 t̄pe uirgo
Hanc multi petiere p̄ci · quib⁹ illa repulsis
Ad nimphas pelagi pelagi gratissima nimphis
Jbat · et elusos iuuenu̅ narrabat amores
Qua̅ du̅ pectendos p̄bet galatea capillos
Talib⁹ alloquit' repete̅s suspiria dictis
Te t̄n o u'go gen⁹ haud immite uiroru̅
Expetit · ut q3 facis potes his i̅pune negare
At m̄ cui p̄r est nereus qua̅ cerula doris
Enixa ē · que su̅ turba q3 tuta sororum
Non nisi p̄ luct⁹ licuit ciclopis amorem

Marginal and interlinear glosses: "ubi marsias pastor pugnauit cum apolline fistulizando"; "ubi fuit bella int[er] [illegible] augustum [illegible]"; "laudaueat [illegible] apolline [illegible] mutauit [illegible] in saxum"; "al' tenet'"

Effugē et uoce lacime īpediere loquntis
Quas ubi marmoreo detsit pollice uigo
Et solata deā est refer o carissima dixit
Ne ue tui causā tege tibi sū fida doloris
Nereis his cōtra resecuta ꝯteide natā ē
Acis erat fauno nimpha q; simetide cret9
Magna q̄de prīs q3 sui mrīs q3 uoluptas
Nostra tn̄ maior nā me sibi iūxerat vni
Pulcer et octonis iterū natalib9 actis
Signabat tenias dubia lanugine malas
Hūc ego me ciclops nllo cū fine petebat
Nec si q̄siens odiū ciclopis amor ue
Acidis ī nob fuerit pstantior edam
Par utrūq; fuit. p q̄nta potētia regni
Est uen9 alma tui. nēpe ille īmitis et ipis
horrend9 siluis et visus ab hospite nullo
Impune et magni cū dis ꝯtemptor olimpi
Qd sit amor sensit nn̄ q3 cupidine capt9
Urit' oblit9 pecoꝝ antroꝝ q3 suoꝝ
Jam q3 tē forme iam est tē cura placendi
Jam rigidos pectis rastēs polipheme capillos
Jam libet hirsutā tē falce recidē barbam
Et spectare feros maq̄ et cōponē wltus
Cedis amor feritas q3 sitis q3 īmēsa cruoris
Cessant et tute ueniūt abeūt q3 carine
Telephus interea siculū delatus in equor
Telephus eurimides quē nlla fefellāt ales
Terribilē poliphemon adit; lum q3 qd vnū
Fronte geris media rapiet tē dixit ulixes
Risit et o uatū stolidissīe falleris inquit
Altā iaz rapuit. sic frustra uerā monentē
Sprnit; et aut ꝯdiens īgenti litora passu
Degrauat; et fessus sub opaca reūtitur antra

Prominet in pontū cuneat' acumine lōgo
Collis. vtrūq3 lat' circumfluit eq̄ris vnda
Huc ferus ascēdit ciclops medi'q3 resedit
Lanigere pecudes nullo ducente secute
Cui postq̄ƀ pin' baculi que p̄buit usum
Ante pedes posita ē. antemnis apta ferēdis
Sumptaq3 arūdinib' ɔpacta ē fistula centū
Senserūt toti pastoria sibila montes
Senserūt vnde. latitans ego rupe. meiq3
Acidis in gremio resides p̄ul auribꝰ hausi
Talia dicta meis audita q3 v̄ba notaui
Candidior folio ;; niuei galatea ligustri
Floridior p̄to longa p̄cerior alno
Splendidior vitͦ. tenero lascīuior edo
Lenior assiduo detritis equore conchis
Solib' hibernis. estiua gratior umbra
Nobilior pomis. platano ɔspectior alta
Lucidior glacie matura dulcior vua
Mollior et cigni plumis. ⁊ lacte coacto
Et si nō fugias. riguo formosior orto
Seuior indomitꝭ eadē galatea iuuēcis
Durior annosa q̄rcu. fallacior vndis
Lencior et salicꝭ uirgis et vitib' albis
Hisīmobilior scopulis violentior amne
Laudato pauone sup̄bior. acrior igni
Asp̄ior tribulis. feta truculentior ursa
Surdior equorib'. calcato immitior. idro
Et qd̄ p̄cipue si possem demere uellem
Non tm̄ ceruo claris latratib' acto
Verū eciā ventꝭ uolucriq3 fugacior aura
At bn̄ si noris. pigeat fugisse moras q3
Ipsa tuas damnes et me retinē laboꝛes
Sūt michi ps montꝭ viuo (naly) pēdencia saxo
Antra. quib' n̄ sol medio sentitur in estu

myc

Nec sentitur hiems. sunt poma grauantia ramos
Sunt auro similes longis in uitibus vue
Sunt et purpuree tibi et has seruamus et illas
Ipsa tuis manibus siluestri nata sub umbra
Mollia fraga leges. ipsa autumnalia corna
Pruna que non solum nigro liuentia succo
Verum etiam generosa nouasque imitantia ceras
Nec tibi castanee me coniuge nec tibi deerunt
Arbutei fetus. omnis tibi seruiet arbor
Hoc pecus omne meum est. multe quoque uallibus errant
Multas silua tegit. multe stabulantur in antris
Nec si forte roges. possim tibi dicere quot sint
Pauperis est numerare pecus. de laudibus harum
Nil michi credideris presens potes ipsa uidere
Ut vix circueant distentum cruribus uber
Sunt fetura minor tepidis in ouilibus agni
Sunt quoque par etas aliis in ouilibus hedi
Lac michi semper adest niueum; pars inde bibenda
Seruatur. partem liquefacta coagula durant;
Nec tibi delicie faciles wlgataque tantum
Munera contingent. dame leporesque caperque
Par que columbarum demptusque cacumine nidus
Inueni geminos qui tecum ludere possint
Inter se similes. uix ut dignoscere possis
Villose catulos in summis montibus urse
Inueni. et dixi domine seruabimus istos
Jam modo ceruleo nitidum caput exere ponto
Jam galathea ueni; nec munera despice nostra
Certe ego me noui liquideque in margine uidi
Nuper aque. placuitque michi mea forma uidenti
Aspice sim quantus; non est hoc corpore maior
Juppiter in celo. nam uos narrare soletis
Nescio quem regnare iouem; coma plurima toruos
Prominet in wltus humerosque ut lucus obumbrat

Nec mea q rigidis horrent densissima setis
Corpa turpe puta · ꝑpis sine frondib9 arbor
Turpis equus ni colla iube flauētia uelēt
pluma tegit uolucres · ouib9 sua lana decori ē
Barba uiros · hirte q decet ī corpore sete
Vnū ē in media lumē michi fronte · ꝗ instar
Ingentis clipei · q̄d · nō hec omnia magno ·
Sol uidet e celo · solis tn̄ vnicus orbis
Adde q in uro genitor meus equorē regnat
hūc tibi do socerū · tm̄ miserere · ꝑces q
Supplicis exaudi · tibi em̄ succumbim9 vni
Qui q ioue et celū sperno · ꝛ penetrabile fulmē
Nerei te ueneor tua fulmine seuior ira ē
Atq ego ꝯtempt9 essē pacientior huius
Si fugēs omēs · set cur ciclope repulso
Acin amas · ꝑferis q meis complexib9 acin
Ille tn̄ placeat q sibi placeat q licebit
Quod nollē galatea t' modo copia detur
Senciet esse mi tanto ꝑ corpe vires
Viscerā uiua trahā · diuisa q membra ꝑ agros
P q tuas spargā sic se tibi misceat undas
Vror em̄ · lesus q exestuat acrior ignis
Cū q suis uideor trāslatā viribꝰ ethnam
pectore ferre meo / nec tu galathea moueris
Talia nec quicq̄ questus · naz cuncta uidebā
Surgit · et ut taurus vacca furibūd9 adempta
Stare nequit · silua q et notis mōtib9 errat
Cū fer9 ignaros nec quicq̄ tale timentes
Me uidet · atq acin · uideo q exclamat · ꝛ ista
Vltima sit faciā ueniā ꝯcordia uestre
Tanta q uox q̄ntā ciclops iratus habē
Debuit illa fuit · clamorē ꝑhorruit ethna
Ast ego vicino pauefacta sb equore mergor
Terga fuge dederat ꝯūsa symethius heros

Et fer opem galatea ꝑcor mͥ· ferte parētes
dixerat/ et vr̄is pituru̅ admittite regnis
Insequit̄ʳ ciclops pteq3 e monte reuulsā
mittit· et extimus q̄uis ꝑuenit ad illū
Angulus e saxo· totū tn̄ obruit acin
At nos q̄d fieri solum ꝑ fata licebat
Fecim⁹/ ut vires assumeret acis auitas
Puniceus de mole cruor manabat ⁊ int̄ʳ
Tempoꝛis exiguū rubor euanescē cepit
Fitq3 color p̄mi turbati fluminis imbre
Purgat̄ʳ q3 mora/ tū moles tacta dehiscit
Viua q3 ꝑ rimas ꝓcera q3 surgit arundo
Os q3 cauū saxo [xi] [r]esonat exultātib⁹ vndis
Miraq3 res subito media ten⁹ extitit aluo
Incinct⁹ iuuenis flexis noua cornua cānis
Qui nisi q̄ maior q̄ toto ceruleus ore ē
Acis erat/ sic et q3 erat tn̄ acis in amnem
Vsus· et antiquū tenuerūt flumina nomē
societate
Desierat galathea loqui· cetu q3 soluto
Discedūt· placidis q3 natant nereides vndis
Scilla redit· neq3 enī medio se credē ponto
Audet/ et aut bibula sine uestib⁹ errat arena
Aut ubi lassata ē· seductos nacta recessus
Gurgitis· medusa sua memb̄ʳ refrigat vnda
Ecce fretū scindēs alti nouus incola ponti
Nuꝑ in euboica mēbris anthedone v̄sis
Glauc⁹ adest· visa q3 cupidine v̄ginis ardet
Et q̄cunq3 putat fugientē posse morari
Vba refert/ fugit illa tn̄ uelox q3 timore
Puenit in sūmū positi ꝓpe litora montis
Ante fretū est ingens apicē collect⁹ ī vnū
longa sb̄ arborib⁹ conuexus ad equoꝛ v̄tex
Constitit hic· et tuta loco mōstrū ne deus ne
Ille sit ignorās· admiratur q3 colorem

Cesariem q3 hum

Cesariem que humos subiecta que terga tegentem
Ultima que excipiat que tortilis inguina piscis
Sensit et innitens que stabat proxima moli
Non ego prodigium non sum fera belua uirgo
Sed deus inquit aque. nec maius in equore protheus
Ius habet; et triton adamanciades que palemon
Ante tamen mortalis eram sed scilicet altis
Deditus equoribus iam tum exercebar in illis
Nam modo ducebam ducencia retia pisces
Nunc in mole sedens moderabar arundine linum
Sunt uiridi prato confinia litora quorum
Altera pars vndis pars alteram cingitur herbis h'lis
Quas neque cornigere morsu lesere iuuence
Nec placide carpsistis oues hirte ue capelle
Non apis inde tulit collectos semine flores al' sedula
Non data sunt capiti genialia serta neque umquam
Falcifere secuere manus ego primus in illo
Cespite consedi dum lina madencia sicco
Ut que recenserem captiuos ordine pisces
Insuper exposui quos aut in retia casus
Aut sua credulitas in aduncos egerat hamos
Res similis ficte sed quid michi fingere prodest
Gramine contacto cepit mea preda mouere
Et motare latus terra que ut in equore niti mutare al'
Dum que moror miror que simul fugit omis in vndas
Turba suas dominum que nouum litus que relinquunt
Obstupui dubito que diu causam que requiro
Num deus hoc aliquis num sucus fecerit herbe
Que tamen has inquam vires habet herba manu que
Pabula decerpsi decerpta que dente momordi
Vix bene combiberant ignotos guttura succos
Cum subito trepidare intus precordia sensi
Alterius que rapi nature pectus amore
Nec potui restare diu repetenda que numquam

Terra vale dixi. corpusque sub equora mersi
Dii maris exceptum socio dignantur honore
Ut que mihi quecunque feram mortalia demant
Occeanum thetimque rogant. ego lustror (purgor) ab illis
Expurgatum nefas novies mihi carmine dicto
pectora fluminibus iubeor supponere centum
Nec mora (fluvii) diversis lapsi de partibus amnes
Totaque vertuntur supra caput equora nostrum
Que postquam redeunt. alium me corpore toto
Ac fueram nuper neque eundem mente recepi
Hactenus acta tibi possum memoranda referre
Hactenus et memini. nec mens mea cetera sensit
Hanc ego tunc primum viridem ferrugine barbam
Cesariemque meam quam longa per equora verro,
Ingentesque humeros et cerula brachia vidi
Cruraque pinnigero curvata novissima pisce
Quid tamen hec species quid dis placuisse marinis
Quid iuvat esse deum si tu non tangeris istis
Talia dicentem dicturum plura reliquit
Scilla deum. furit ille irritatusque repulsa
prodigiosa petit titanidos (filie solis) atria circes (illius incantatricis)

Finit terdecimus Incipit quartusdecimus

De scilla. glauco et de circe;

[illegible]

Iamque giganteis iniectam faucibus ethnam
Arvaque ciclopum quid rastra quid usus aratri
Nescia / nec quicquam iunctis debentia bobus
Liquerat euboicus tumidarum cultor aquarum.
Liquerat et zanclen adversaque menia regni (regium est proprium nomen civitatis)
Naufragumque fretum gemino quod litore pressum
Ausonie (italie) siculeque tenet confinia terre
Inde manu magna tyrrena per equora lapsus
Herbiferos adiit colles atque atria glauci
Sole sate circes variarum plena ferarum
Quam simul aspexit. dicta acceptaque salute

Diua precor miserere dei nam sola leuare
Tu potes hunc dixit videar modo dignus amore
(o circe filia titanis)
Quanta sit herbarum titani potentia nulli
Quam michi cognicius qui sum mutatus ab illis
Neue mei non nota tibi sit causa furoris
Littore in italico mesenia menia contra
Scilla michi visa est pudor est promissa precesque
Blanditiasque meas contempta que verba referre
At tu siue aliquod (potencia) regnum est in carmine (cante) carmen
Ore moue sacro siue hoc pugnacior herba est
Utere temptatis operose viribus herbe
Nec medeare michi sanes que hec vulnera mando
Fine que nil opus est partem ferat illa caloris
At circe neque enim flammis habet aptius vlla
Talibus ingenium seu causa est huius in ipsa
Seu venus indicio facit hoc offensa paterno
Talia verba refert melius sequere volentem
Optantemque eadem parilique cupidine captam
Dignus eras vltro poteras esse que rogari
Et si spem dederis michi crede rogabis vltro
Ne dubites assit que tue fiducia forme
En ego cum dea sim nitidi cum filia solis
Carmine cum tantum tantum quoque gramine possim
Ut tua sim voueo spernentem sperne sequenti
Redde vices vno que duas vlciscere facto
Talia temptanti prius inquit in equore frondes
Glaucus et in summis nascentur montibus alge
Sospite quam scilla nostri mutentur amores
Indignata dea est et ledere quatinus vel ipsum
Non poterat nec vellet amans (scille) irascitur illi
Que sibi prelata est veneris (nere) que offensa repulsa
Protinus horrendis infamia gramina succis
Conterit et tritis hecateia carmina miscet
Ceruleaque induitur velamina perque ferarum

(hecateia est dea magorum / hecata quod est centum quia / a[n]nis que mittit animas / ... circa tumulum)

Agmen adulantum media procedit ab aula
Oppositumque petens contra zanclea saxa
Rhegion ; ingreditur feruentes estibus undas
In quibus ut solida ponit uestigia terra
Summaque decurrit pedibus super equora siccis
Paruus erat gurges curuos sinuatus in arcus
Grata quies scille ; quo se referebat ab estu
Et maris et celi ; medio cum plurimus orbe
Sol erat et minimas a uertice fecerat umbras
Hunc dea preuiciat portentificisque uenenis
Inquinat ; hic pressos latices radice nocenti
Spargit et obscurum uerborum ambage nouorum
Ter nouies carmen magicis demurmurat ore
Scilla uenit mediaque tenus descenderat aluo
Cum sua fedari latrantibus inguina monstris
Aspicit ; ac primo non credens corporis illas
Esse sui partes refugitque abigitque timetque
Ora proterua canum ; sed quos fugit attrahit una
Et corpus querens femorum crurumque pedumque
Cerbereos rictus pro partibus inuenit illis
Stat que canum rabies subiectaque terga ferarum
Inguinibus truncis uteroque extante coheret
Fleuit amans glaucus nimiumque hostiliter usi
Viribus herbarum fugit conubia circes
Scilla loco mansit cumque est data copia primum
In circes odium sociis spoliauit ulixem
Mox que eadem teucras fuerat mersura carinas
Ni prius in scopulum qui nunc quoque saxeus extat
Transformata foret ; saxum quoque nauita uitat
Hunc ubi troiane remis auidamque caribdim
Euicere rates cum iam prope litus adessent
Ausonium libicas uento referuntur ad horas
Excipit eneam illic animo domoque
Non bene discidium frigii latura mariti

Sidonis: in qz pira sacri sb imagine fcta
Incubuit ferro. decepta qz decipit omnes
Rursus arenose fugies noua menia terre
Ad sedes erices. fidu qz relatus acestem
Sacrificat. tumulu qz sui genitoris honorat
Quasqz rates yris iunonia pene cremarat
Soluit. et ypodate regnu terrasqz calenti
Sulfure fumantes acheloidu qz relinquit
Sirenu scopulos. orbata qz preside pinus
Inarimen prochiten qz legit sterilique locatas
Colle phithecusas habitantu noie dictas
Quippe deu genitor fraude et piuria quondam
Cercopidu exosus gentisqz admissa dolose
In deforme viros aial mutauit. ut idem
dissimiles homini possent similesqz videri
Membraqz contraxit. nares qz a fronte remissas
Contudit. et rugis perarauit anilibus ora
Totaqz uelatos flauenti corpora uillo
Misit in has sedes; nec non prius abstulit usum
Verborum. et nate dira in piuria lingue
Posse queri tm rauco stridore reliquit
Has ubi preteriit. et parthenopeia dextra
Menia deseruit leua de parte canori
Eolide tumulu et loca feta palustribus vndis
Littora cumarum viuacisqz antra sibille
Intrat. et ut manes adeat per auerna paternos
Orat; at illa diu vultu tellure moratu
Erexit. tandemqz deo furibunda recepto
Magna petis dixit. vir factis maxime. cuius
Dextram per ferrum est pietas spectata per ignes
Pone tn troiane metu poteriere petitis
Elisias qz domos et regna nouissima mundi
Me duce cognosces. simulacraqz cara parentis
Inuia uirtuti nulla est via dixit. et auro



Fulgentē ramū silua iunonis (proserpine) auerne
Monstrauit. iussitq3 suo diuellē trunco
Paruit eneas. et formidabilis orci
Vidit opes atauosq3 suos umbrāq3 senilē
Magnanimi anchise. didicit q3 iura locor
Que q3 nouis essent adeunda pericla bellis
Inde ferens lapsos auso tramite passus
Cū duce (sibilla) cymea fallit simone laborem
Dūq3 ire horrendū p opaca ꝯpuscla carpit
Seu dea tu pn̄s. seu diīs ꝯtissima dixit
Numinis instar eris sp̄ m̄. meq3 fatebor
Mun' habē tuū que me loca mortē adire
Que loca me vise voluisti euadē mortis
P quib' aerias meritꝰ euectꝰ ad auras
Templa t̄ statuā thuā tibi thuris honoēs
Respiat huīc vates (sibilla). et suspiratib' haustis
Nec dea sū dixit nec sacri thuris honoē
Humanū dignaē caput. neu (ut nō) nescius erres
Lux eterna michi caritura q3 fine dabatꝰ
Si mea uirginitas phebo patuiss amati
Dū tn̄ hanc spat dū pcorrupe donis
Me cupit. elige ait uirgo cymea q̄d optes
Optatꝰ potiere tuis. ego pulueris hausti
Ostendens cumulū q̄t habet corpa pulueis
Tot m̄ natales ꝯtingē vana rogaui
Excidit ut petēm iuuenes q3 ꝓtin' annos
Hos tn̄ ille m̄ dabat eternaz q3 iuuentaz
Si venēm paterer; ꝯtēpto munē phebi
Innuba pmaneo; s3 iam felicior etas
Terga dedit. tremuloq3 g̃du uenit eḡ senectꝰ
Que paciēda diu ē. naz iā m̄ scla septē
Acta vides. sup ē numeros ut pulueis equem
Ter centū messes ter centū musta videre
Tpus erit. cū de tanto me corpe paruam

Longa dies faciet ꝯsumpta q3 mebꝰ senecta
Ad minimū redigent on⁹ n̄ amata uidebor
Nec placuisse deo · phebꝰ q3 forsitan ipse
Vel nō agnoscet · uel dilexisse negabit
Vsq3 adeo mutata ferar nulli q3 uidenda
Voce tn̄ noscar · vocē m̄ fata relinquent
Talia queꝛū parte memorante sibilla
Sedibꝰ euboicā stigiis emergit ī urbem
Troiius eneas · sacris q3 ex moē litatis
littora adit nondū nūtitis (nutricis) hencia nom̄
hic q3 substiterat p̄ tedia lōga laborū
Narictus machareus comes expiente ulixis
Disertū qndā medijs ī rupibꝰ ethne
Noscit (venientē cū enea) achemenidē ; īmpuiso q3 reptum
Viuere mirat⁹ quis te casꝰ ue deus ue
Seruat achimenide · tur mo͛t barbara graiū (grecorum)
Prora uehit · petit vrā que tra carina
Talia quereti iā non hirsut⁹ amictu
Jam suus · et spinis ꝯserto tegmine nullis
Fatur achemenides · iterz poliphemon · ꝛ illos
Aspiciā fluidos humano sanguine rictus
hec m̄ m̄ potior dom⁹ ē ithaci atq3 carina
Si min⁹ eneā veneror genitore ; nec vnq̄
Esse satis potero · p̄stem licz oīa gratus
Qꝺ loquor et spiro celū q3 et lumīa solis
Aspicio · possū ne ingrat⁹ et immemor esse
Ille dedit q̄ nō aīa hec ciclopis in ora
Venit · et ut lumē iam nūc vitale relinq̄
Vt tumulo aut ĉte nō illa condar ī aluo
Quid m̄ tūc animi nisi si tīor abstulit omnē
Sensū animū q3 fuit tū vos petē alta relict⁹
Equorā ꝯspexi · uolui inclamare sed hosti
p̄dē me timui vrē q3 clamor ulixis

Pene rati nocuit; vidi cum a monte revulsum
Immanem scopulum medias permisit in undas
Vidi iterum veluti tormenti viribus acta
Vasta giganteo iaculantem saxa lacerto
Et ne deprimeret fluctusve lapisve carinam
Pertimui. iam me non esse oblitus in illa
Ut vero fuga vos ab acerba morte removit
Ille quidem totam gemebundus obambulat ethnam
Pretemptatque manu silvas. et luminis orbus
Rupibus incursat. fedataque brachia tabo
In mare protendens gentem execratur achivam
Atque ait. o siquis mihi referat casus ulixem,
Aut aliquem ex sociis in quem mea seviat ira.
Viscera cuius edam. cuius viventia dextra
Membra mea laniem cuius mihi sanguis inundet
Guttur. et elisi trepident sub dentibus artus
Quam nullum aut leve sit damnum mihi lucis adempte.
Hec et plura ferox me luridus occupat horror
Spectantem vultus etiam nunc cede madentes
Membraque. et humano concretam sanguine barbam
Crudelesque manus et inanem luminis orbem
Mors erat ante oculos. minimum tamen illa malorum
Etiam prensurum iam nunc mea viscera rebar al' pressurum
In sua mersurum; mentique herebat imago
Temporis illius quo vidi bina meorum
Ter quater affligi sociorum corpora terre
Cum super ipse iacens hirsuti more leonis
Visceraque et carnes cumque albis ossa medullis
Semianimesque artus avidam condebat in alvum
Me tremor invasit stabam sine sanguine mestus
Mandentemque videns eiectantemque cruentas
Ore dapes. et frusta mero glomerata vomentem
Talia fingebam misero mihi fata parari
Perque dies multos latitans. omnemque tremiscens

Ad strepitū; mortē q3 times cupiēs q3 morin
Glande famem pellēs et mixta frondib᷒ h'ba
Solus inops ᵛᶩ ᵒ ˢⁿ ˢᵖᵉ expes leto poene q3 relictus
hanc ꝓcul aspexi longo post tpe nauem
Oraui q3 fugā gestu/ ad litus q3 cucri
al. hemoniū — Et moui · ᵍʳᵉᶜᵘᵐ g'ium q3 ratis troiana recepit
Tu q3 pande tuos comitū g'tissime casus
Et ducis et turbe que tcū est cdita ponto
Eolon ille refert tusco regnare ꝓfundo
Eolon ypotadē cohibentē carcē ventos
Quos bouis īclusos t'go memorabile mun᷒
Dulichiū sumpsisse ducē flatu q3 secundo
Lucib᷒ isse nouē et terrā aspexisse petitā
Pxima p᷒ nonā cū sese aurora moueret
Inuidia socios pde q3 cupidine victos
Esse ratos aurū demsisse ligamina uentꝭ
Cū quib᷒ isse ret᷒ p q̄s modo venat vndas
Eolii q3 ratē portus repetisse tiranni
Inde lami uetēm lestrigonis iq̄t in urbē
Venim᷒ · antiphates t'ra regnabat in illa
Missus ad hūc ego sū nūo comitāte duoꝝ
Vix q3 fuga quesita salus comiti q3 m̄i q3
Tercius e nob' lestrigonis impia tinxit
Ora cruore suo; fugientib᷒ instat et agmen
Concitat antiphates coeūt · ꝛ saxa trabes q3
Coniciūt mgūt q3 viros mgūt q3 carinas
Vna tn̄ que nos ipm q3 uehebat ulixem
Effugit · amissa socioꝝ pte ᵈⁱˢᶜᵉᵈⁱᵐᵘˢ dolentes
Multa q3 ꝯquesti t'ris allabimur illis
Q̄s ꝓcul hinc c'nis ꝓcul hinc m̄i crede videda
Insula visa m̄i ē; tu q3 o iustissime troum
Nate dea neq3 enī finito marte uocand᷒
Hostis es enea · moneo · fuge littora circes

Nos q[uo]q[ue] circeo religata i[n] littore pinu
Antiphate memores i[n]mitasuetiq[ue] ciclopis
Ire negabam[us] et tecta ignota subire
Sorte sum[us] lecti. sors me fidu[m]q[ue] politem
Euri locu[m]q[ue] sim[ul] nimii q[ue] alphenora vini — q[ui] multu[m] potauit
Bis q[ue] noue[m] socios circea admenia misit — socios
Que sim[ul] attigim[us]. stetim[us]q[ue] i[n] limine tecti
Mille lupi mixti q[ue] lupis ursi q[ue] lee q[ue]
Occursu fecere metu[m]; s[ed] nulla timenda
Nulla q[ue] erat n[ost]ro factura i[n] corpe vuln[us]
Qui[n] etia[m] blandas mouere p[er] aera caudas
Nostra q[ue] adula[n]tes comita[n]t uestigia. don[ec]
Excipiu[n]t famule p[er] q[ue] atria marmore tecta
Ad domina[m] duca[n]t; pulc[h]ro sedet illa recessu
Sublimi solio. pallam q[ue] induta nitente[m]
Insup[er] aurato circu[m] uelatur amictu
Nereides nimphe q[ue] sim[ul] que uellera mot[is]
Nulla trahu[n]t digit[is] nec fila sequ[en]cia ducu[n]t
Gramina dispo[n]u[n]t sp[ar]sos q[ue] sine ordi[n]e flores
Secernu[n]t calatis varias q[ue] colorib[us] herbas
Ipsa q[uo]d he faciu[n]t op[us] exigit. ip[s]a q[uis] usus
Quid ue sit i[n] folio que sit concordia mixtis
Nouit; et adu[er]tens pensas examinat herbas
Hec ubi nos uidit dicta accepta q[ue] salute
Diffudit vultus et reddidit omnia uotis
Nec mora misceri tosti iubet ordea g[ra]ni
Mella q[ue] vim q[ue] meri cu[m] lacte coagula passo
Qui q[ue] sub hac lateant furtim dulcedi[n]e sucos
Adicit. accipim[us] sacr[e] data pocula dextra
Que sim[ul] arenti sicientes hausim[us] ore
Et tetigit su[m]mos uirga dea dira capillos
Et pudet. et refera[m]. setis horresce[re] cepi
Nec iam posse loqui. p[ro] u[er]bis ede[re] raucu[m]
Murmur. et in t[er]ra toto p[ro]cumbe[re] vultu
Os q[ue] meu[m] sensi pando occallesce[re] rostro

occallesce[re] i. obdurescere. ab ob et callus q[uo]d e[st] duricia que e[st] i[n] manu rusticor[um] ex labore causata inde occa

Colla tumere toris et qua modo pocula parte
Sumpta mihi fuerant illa vestigia feci
Cumque eadem passis tantum medicamina possunt
Claudor ara suis solum caruisse figuram
Vidimus euriloc(h)um solus data pocula fugit
Que nisi vitassem pecoris pars una manerem
Nunc quoque setigeri nec tante cladis ab illo
Certior ad circem ultor venisset ulixes
Pacifer huic dederat florem cillenius album
Moli vocant superi nigra radice tenetur
Tutus eo monitisque simul celestibus intrat
Ille domum circes et ad insidiosa vocatus
pocula conantem virga mulcere capillos
Reppulit et stricto pavidam deterruit ense
Inde fides dextreque date talamoque receptus
Coniugii dotem sociorum corpora poscat
Spargimur ignote sucis melioribus herbe
Percutimurque caput converse verbere virge
Verbaque dicuntur dictis contraria verbis
Quo magis illa canit magis hoc tellure levati
Erigimur seteque cadunt bifidosque relinquit
Rima pedes redeunt humeri et subiecta lacertis
Brachia sunt flentem flentes amplectimur ipsi
Heremusque ducis collo nec verba locuti
Ulla priora sumus quam nos testantia gratos
Annua nos illic tenuit mora multaque presens
Tempore tam longo vidi multa auribus hausi
Hoc quoque cum multis quod clam mihi retulit una
Quatuor e famulis ad talia sacra paratis
Cum duce namque meo circe dum sola moratur
Illa michi niveo factum de marmore signum
Ostendit iuvenile gerens in vertice picum
Ede sacra positum multisque insigne coronis
Quis foret et quare sacre coleretur in ede
Cur hanc ferret avem querenti et scire volenti

Accipe ait machareu dñe qȝ potẽcia que sit
hinc qȝ diſce mee tu dictis adice mentem
Picus i auſoniis ꝓles ſatᷓnia terris
Rex fuit utiliũ bello ſtudioſus equorꝫ
forma viꝰ quã cernis erat. licet ipe decorẽ
Aſpicias. ficta qȝ ꝓbes ab imagine veram
Par animꝰ forme. nõ adhuc ſpctaſſe tot ãnos
Quinquennẽ potat ꝯa quat edẽ pugnã   al poteras
Ille ſuos dricadas. latiis i montibꝰ ortas
Verterat i wltꝰ. illũ montana petebant
Numina naiades qȝ albula q̃s qȝ numici
Quas amenis aque ẽſu qȝ biuiſſimꝰ albo
Nar. ve tulit pꝛeceps et opace farfar vmbre
Que qȝ colunt ſytite ſtagnũ nemorale diane
finitimos qȝ lacꝰ; ſpreuit tñ omibꝰ vnã
Ille fouet nimphã quã qndã i colle palati
Dicitᷓ anapiti pepyſſe uenilia iano
Hec ubi nubilibꝰ pmũ maturuit ãnis
Ppoſito cũctis laurenti tdita pico est
Rara quidẽ facie ſȝ rarior arte canendi
Vnde canẽs dicta ẽ ſiluas ⁊ ſaxa mouere
Et mulcere feras. et flumia longa morari
Ore ſuo. uolucres qȝ vagas retinẽ ſolebat
Que dũ feminea modulatᷓ carmina uoce
Exierat tecto laurentes picus in agros
Indigenas fixurꝰ apros; ẽqũ qȝ pmebat
Acris equi. leua qȝ haſtilia bina ferebat
Feniceã fuluo clamidem ꝯtritus ab auro   al' ꝯplexus
Venatᷓ in ſiluas. et filia ſolis eaſdem
Vt qȝ nouas legẽt fecundis collibꝰ herbas
Noĩe dicta ſuo circea reliquerat arua
Que ſimul ac iuuenẽ ũgulti abdita uidit
Obſtupuit. cecidẽ ſinu q̃s legẽt herbe
flãma qȝ p totis iuſa ẽ errare medullas

Ut primum valido mentem collegit ab estu
Quod cuperet fassura fuit ne posset adire
Cursus equi fecit. circumfususque satelles
Non ait effugies. vento rapiare licebit
Si modo me novi si non evanuit omnis
Herbarum virtus nec me mea carmina fallunt
Dixit. et effigiem nullo cum corpore falsi
Finxit apri. preter (ante) oculos transcurrere regis
Iussit. et in densum trabibus nemus ire videri
Plurima qua silva est et equo loca pervia non sunt
Haud mora continuo prede petit inscius umbram
Picus. equique celer spumantia terga relinquit
Spemque sequens vanam silva pedes (pedester) errat in alta
Concipit illa preces et verba venefica dicit
Ignotosque deos ignoto carmine adorat
Quo solet et nivee vultum confundere lune
Et patrio capiti bibulas subtexere nubes
Tum quoque cantato densatur carmine celum
Et nebulas exhalat humus cecisque vagantur
Limitibus comites. et abest custodia regis
Nacta locum tempusque per o tua lumina dixit
Que mea ceperunt perque hanc pulcherrime formam
Que facit ut supplex tibi sim dea. consule nostris
Ignibus. et socerum qui pervidet omnia solem
Accipe. nec durus titanida despice circem
Dixerat. ille ferox ipsamque precesque repellit
Et quecumque es ait non sum tuus altera captum
Me tenet et teneat per longum comprecor evum
Nec venere externa socialia federa ledam
Dum mihi ianigenam servabunt fata canentem
Sepe retemptatis precibus titania frustra
Non impune feres neque ait reddere canenti
Lesaque quid faciat quid amans quid femina disces
Rebus ait. sed amans sed lesa et femina circe
Tunc bis ad occasus bis se convertit ad ortus

Ter iuvenem baculo tetigit tria carmina dixit
Ille fugit. sed se solito velocius ipse
Currere miratur. pennas in corpore vidit
Seque novam subito latis accedere silvis
Indignatus avem duro fera robora rostro
Figit. et iratus longis dat vulnera ramis
Purpureum clamidis penne traxere colorem
Fibula quod fuerat vestemque momorderat auri (al' que / vel aurea)
Pluma fit. et fulvo cervix precingitur auro
Nec quicquam antiquum pico nisi nomina restat
Interea comites clamato sepe per agros
Nequicquam pico nullaque in parte reperto
Inveniunt circe nam iam tenuaverat auras
Passaque erat nebulas ventis et sole resolvi
Criminibusque premunt veris regemque reposcunt
Vimque ferunt sevisque parant incessere telis
Illa nocens spargit virus succosque veneni
Et noctem noctisque deos erebo que chaoque
Convocat. et longis hecaten ululatibus orat
Exiluere loco dictu mirabile silve
Ingemuit que solum vicinaque palluit arbor
Sparsaque sanguineis rubuerunt pabula gutte
Et lapides visi mugitus edere raucos
Et latrare canes et humus serpentibus atris
Squalere. et tenues anime volitare videntur
Attonitum monstris vulgus pavet illa paventum
Ora venenata tetigit mirantia virga
Cuius ab attactu variarum monstra ferarum
In iuvenes veniunt. nulli sua mansit imago
Presserat occiduus tephesia littora phebus. / al' tessalia
Et frustra coniux oculis animoque canente
Expectatus erat famuli populusque per omnes
Discurrunt silvas atque obvia lumina portant
Nec satis est nymphe flere et lacerare capillos
Et dare plangorem facit hec tamen omnia seque
Proripit. ac latos errat vesana per agros

Sex illā noctis totidē redeuncia solis
lumīa viderūt ĩopez sompni qz cibiqz
p iuga p valles qua sors ducebat euntē
Vltim⁹ aspexit fessam luctu qz via qz
Tibris. et ĩ gelida ponentē corpa ripa
Illic cū lacrimis ipso modulata dolore
Vba sono tenui merēs fūdebat, ut olim
Carmīa iā moriens canit exequalia cign⁹
luctib⁹ extmū tenues liqfacta medullas
Tabuit. in qz leues paulatī euanuit auras
fama tn̄ signata loco ē. quē rite canentē
Noīe de nymphe veteres dixere coloni;
Talia mlta michi longū narrata p annū
nos
Visa qz sūt. resides et desuetudine tardi
Rursus inire fretū iuss⁹ dare uela iubem[z]
Anapites qz vias et iter titania uastum
Dixat ꝛ seui restare picula ponti
ptimui fateor. natt⁹ qz hoc litus adhesi
Finierat macharius. vrna qz eneia nutrix
Condita marmoreo tumlo breue carmē hebat
hic me caietā note pietate alumnus
Ereptā argolico quo debuit igne cremat
Soluit herboso religat⁹ ab aggē funis
Et pecul insidias infamate qz relinquunt
Tecta dee. lucos qz petūt vbi nubil⁹ vmbra
In mare cū fulua prumpit tibris arena
faunigene qz domo potit. nata qz latini
Non sine marte tn̄. bellū cū gente feroci
Suscipit. pacta qz furit p coniuge turn⁹
Concurrit latio tirrenia tota diu qz
Ardua sollicite victoria querit armis
Auget uterqz suas externo robore vires
i. illos turni
Et mlti rutulos multi troiana tuent
Castr. neqz eneas euandri ad menia frustr
Et venulus frustr p fugi diomedis ad urbē
regt
Venerat. ille qdē sub iapige maxia dauno

Menia condidat dotalia q3 arua tenebat
Sz uenulus turni p9 q̃ mandata pegit
Auxiliu petit. vires etolius heros
Excusat. nec se a' soceri comite pugne
Velle sui pplos aut quos e gente suor
Armet habe ullos neue h' comenta putet
Ammonitu q̃nq̃m luct' renouent amari
Ppetiar memorare tn̄ p9q̃ alta cremata
Ilion. et danaas pauerut pgama dextre
Naricius q3 heros a ũgine uirgine rapta
Qua meruit pena solus. digessit i om̄s.
Spargim. r uentl' inimica p eq̃ra rapti
Fulmina. nocte imbres ira celi q3 maris q3
Ppetim' danai; cumulu q3 caphareu cladis
Ne ue morer referã tristes ex ordine casus
Grecia tu potuit p'amo q3 flenda uideri
Me tn̄ armifere seruatu cura minerue
Fluctib' eripuit. patriis sz rursus ab agris
Pellor. et antiquo memores d' wlne penas
Exigit alma uen' tantos q3 p alta labores
Equora sustinui. tantos terrestrib' armis
Vt michi felices sint. illi sepe uocati
Quos comunis hiems iportun' q3 caphareus
Mersit aquis. uelle q3 hor ps una fuisse
Vltima ia passi comites bello q3 freto q3
Deficiut. fine q3 rogãt erroris at acmon
Feruid' ingenio. tum uo et cladib' asper
Q'd supest. qd ia pacia ura recuset
Ferre uiri dixit. qd ht citaria qd ult'
Velle puta faciet. na du maiora timent'
Est loc' i uoto. sors aute ubi pessia rer
Sub pedib' timor e; secura q3 suma malor
Audiat ipa lic3. et qd facit oderit os
Spernim'; et magno tanta potentia nobi
Sub diomede viros. odiu tn̄ illius omes
Talib' iratã uenem pleuronius acmon

Instimulat v̄bis. uetēm qȝ resuscitat iram
Dicta placent paucis. numen maiorȝ amīca
Acmona corripim⁹; cui respondere uolenti
Vox pit̄ uocis qȝ via ē. tenuata come qȝ
In plumas abeūt. plumis noua colla tegūt̄
Pectora qȝ et tgū. maiores brchia pennas
Accipiūt. cubiti qȝ leues sinuant̄ in alas
Magna pedis digitos ps occupat ora qȝ cornu
Indurata rigent. finē qȝ ī acumine ponūt
agmona
Hūc licus hūc ydas ꝛ cū rexhenore chaulus
Hūc mirant̄ abas. et dū mirant̄ eandem
Accipiūt faciē. nūs qȝ ex agmine maior
Subuolat. et remos plausis cūuolat alis
Si uolucrū que sit dubiarȝ forr̄ requiris
Vt nō cignorȝ sic albis pxima cignis
Vix eqdē has sedes ꝛ iapigis arida dauni
Arua gener teneo minima cū pte meorȝ
filia ealy at colides diomedes
Hacten⁹ oenides. uenulus calidonia regna
Pleuteios qȝ sin⁹ messapia qȝ arua reliqt
In quib⁹ antra videt qua mlta nubila silua
Et leuib⁹ guttis manātia semita per pan
Nūc tenet. at quodā tenuerūt tpe niphe
Apulus has illa pastor regione fugatas
Terruit. et pmo subita formidine mouit
Mox ubi mens rediit. ꝛ ptēpsere sequentē
Ad numerū pedib⁹ motis duxē coreas
Improbat has pastor. saltu qȝ imitat⁹ agresti
Addidit obscenis ꝯuitia rustica dictis
Nec pus obticuit qȝ guttura ꝯdidit arbor
Arbor enī ē. succo qȝ licȝ cognoscē mores
Qppe notā lingue baccis oleaster amare
Exhibet. aspitas v̄borȝ cessit in illis at illas
Hinc ubi legati rediere negata ferentes
Arma ethola sibi rutuli sine virib⁹ illis
Bella infausta gerūt; mltū qȝ ab utrsqȝ cruore

oleast̄.

Parte dat(ur). fert ecce auidas in pinea Turnus [ille rex]
Tecta faces. ignesque timent quibus unda pepercit
Jamque picem et ceras alimentaque cetera flamme
Mulciber urebat. perque altum ad carbasa [vela] malum
Ibat. et incurue fumabant igne carine
Cum memor has pinus ydeo uertice cesas
Sancta deum genetrix [cibele] tinnitibus aera pulsi
Eris. et inflati compleuit murmure buxi
Perque leues domitis inuecta leonibus auras
Irrita sacrilega iactas incendia dextra
Turne ait eripiam / nec me paciente cremabit
Ignis edax nemorum partes et membra meorum
Intonuit dicente dea. tonitruque secuti
Cum saliente graues ceciderunt grandine nimbi
Aeraque et tumidum subitis concursibus equor
Astrei turbant et eunt in prelia fratres [venti]
E quibus alma parens unius viribus usa
Stupea prerupit frigie retinacula puppis
Fertque rates pronas medioque sub equore mergit
Robore mollito lignoque in corpora uerso
In capitum facies puppes mutantur adunce
In digitos abeunt. et crura natancia remi
Quodque latus fuerat. latus est; mediisque carina
Subdita nauigiis. spine mutatur in usum
Lina come molles. antemne brachia fiunt
Cerulus ut fuerat color est. quasque ante timebant
Illas virgineis exercent lusibus undas
Naiades equoree. durisque in montibus orte
Molle fretum celebrant. nec eas sua tangit origo
Non tamen oblite quam multa pericula seuo
Pertulerint pelago. iactatis sepe carinis.
Supposuere manus nisi si qua uehebat achiuos [i. grecos]
Cladis adhuc frigie memores odere pelasgos [grecos]
Naricieque ratis viderunt fragmina letis
Vultibus. et letis videre rigescere puppim

Multus alcinoi saxum que in crescere ligno
Spes erat in nimphas animata classe marinas
Posse metu monstri rutulum desistere bello
Prestat hic que deos pars utraque que pars que deorum
Instar habent animos nec iam dotalia regna
Nec sceptrum soceri nec te lauinia virgo
Sed vicisse petunt deponendique dolorem
Bella gerunt tandemque venus victricia nati
Arma videt turnusque cadit cadit ardea turno
Sospite dicta potens quam postquam barbarus ignis
Abstulit et tepida latuerunt tecta fauilla
Congerie media tunc primum cognita prepes
Subvolat et cineres plausis euerberat alis
Et sonus et macies et pallor et omnia captam
Que deceant urbem nomen quoque mansit in illa
Urbis et ipsa suis deplangitur ardea pennis
Iamque deos omnes ipsamque eneia virtus
Iunonem veteres finire coegerat iras
Cum bene fundatis opibus crescentis iuli
Tempestivus erat celo cythereius heros
Ambierat que venus superos collo que parentis
Circumfusa sui nunquam michi dixit ullo
Tempore dure pater nunc sis mitissimus opto
Enee que meo qui te de sanguine nostro
Fecit avum quamvis parvum des optime numen
Dummodo des aliquod satis est inamabile regnum
Aspexisse semel stigios semel isse per amnes
Assensere dei nec coniunx regia vultus
Immotos tenuit placatoque annuit ore
Tum pater estis ait celesti numine digni
Queque petis pro quo que petis cape nata quod optas
Fatus erat gaudet gratesque agit illa parenti
Perque leves auras iunctis invecta columbis
Litus adit laurens ubi tectus arundine serpit
In freta flumineis vicina numicius undis

Huic iubet enee quecunque obnoxia morti
Abluere. et tacito deferre sub equora cursu
Corniger exequitur veneris mandata. suisque
Quicquid in enea fuerat mortale repurgat
Et respersit aquis. pars optima restitit illi
Lustratum genitrix divino corpus odore
Unxit. et ambrosia cum dulci nectare mixta
Contigit os. fecitque deum. quem turba quirini
Nuncupat indigetem. templo que arisque recepit
Inde sub ascanii dicione binominis alba
Res que latina fuit. succedit silvius illi
Quo satus antiquo tenuit repetita latinus
Nomina cum sceptro. clarus subit alba latino
Epytus ex illo est. post hunc capetusque capysque
Sed capys ante fuit. regnum tiberinus ab illis
Cepit; et in tusci demersus fluminis undis
Nomina fecit aque. de quo remulusque feroxque
Acrota sunt geniti. remulus maturior annis
Fulmineo periit imitator fulminis ictu
Fratre suo sceptrum moderatior acrota forti
Tradit aventino. qui quo regnarat eodem
Monte iacet positus. tribuitque vocabula monti
Iamque palatinus summe loca gentis habebat
Rege sub hoc pomona fuit. qua nulla latinos
Inter amadriadas coluit sollertius ortos
Nec fuit arborei studiosior altera fetus
Unde tenet nomen. non silvas illa nec amnes
Rus amat et ramos felicia poma ferentes
Nec iaculo gravis est. sed adunca dextra falce
Qua modo luxuriem premit. et spaciantia passim
Brachia compescit. fisso modo cortice virgam
Inserit. et sucos alieno prestat alumno
Nec sentire sitim patitur. bibule que recurvas
Radicis fibras labentibus irrigat undis
Hic amor. hoc studium. veneris que nulla cupido est
Vim tamen agrestum metuens pomeria claudit

Int⁹ ⁊ accessus ꝓhibet refugit q̄ʒ viriles
Qͥd nō et satiri saltatib⁹ apta iuuent⁹
Fecere ⁊ pinu p̄ancti cornua panes.
Silenus q̄ʒ suis sp̄ iuuenilioꝛ an̄is.
Qui q̄ʒ deus fures ul' falce ul' inguine t'ret
Vt potirent̄ ea. ꝫ eiͫ supabat amando
hos q̄ʒ uertun⁹. neq̄ʒ eāt feliciꝛ illis.
O q̄ciens habitu duri messoꝛis aristas
Coꝛbe tulit. uerī q̄ʒ fuit messoꝛ imago
Tpa sepe gēns feno religata recenti
Desectū potat gramen u'sare videri
Sepe manu stimlos rigida poꝛtabat ut illū
Iurasses fessos modo disiūxisse iuuencos
Falce data fraudatoꝛ eāt vitis q̄ʒ putatoꝛ.
Induerat scalas. lecturū poma putares
Miles eāt gladio. piscatoꝛ arūdine sumpta
Denīq̄ʒ ꝑ mltas aditū sibi sepe figuras
Reppit. ut caperet spectate gaudia foꝛme
Ille eciā picta redimit⁹ tempoꝛa mitra
Innitens baculo positis ꝑ tempoā canis
Assimilauit anū. cultos q̄ʒ intuit ī oꝛtos
Poma q̄ʒ mirata ē. tanto q̄ʒ potenciꝛ iq̄t Salue virginei flos intemerate pudoris
Pauca q̄ʒ laudate dedit oscla. q̄lia nūq̄
Vera dedissʒ anus. gleba q̄ʒ ī cura resedit
Suscipiens pandos autumni ponde ramos
Vlm⁹ erat contͣ speciosa nitentib⁹ vuis
Quā socia p⁹q̄ʒ pꝛt⁹ cū vite pꝛobauit
At si staret ait celebs sine palmite trunc⁹
Nil p̄t frondes quare peteret' haberet
Hec q̄ʒ que iūcta vitis requiescit in vlmo
Si nō iūcta foꝛet t'ře acclinata iaceret
Tu tn̄ exēplo non tangerꝭ arboꝛis hui⁹
Concubit⁹ q̄ʒ fugis. nec te iūgere curas
Atq̄ʒ utinā uelles. helene nō plurib⁹ esset

illorum procorum [illegible]
Sollicitata procis. nec que laphiteia movit
prelia. nec quix timidi, atque audacis ulixis
Nunc quoque tu fugias aversis que petentes
Mille viri cupiunt et semi dei que dei que
Et quecumque tenent albanos numina montes
Sed tu si sapias si te bene iungere anum que
Hanc audire voles que te plus omnibus illis
plus quam credis amo. vulgares reice tedas
Vertumnumque thori socium tibi delige pro quo
Me quoque pignus habe neque enim sibi notior ille est
Quam michi. nec passim toto vagus errat in orbe
Hec loca magna colit nec uti pars magna procorum
Quam modo vidit amat. tu primus et ultimus illi
Ardor eris. solique suos tibi devovet annos
Adde quod est iuvenis quod naturale decoris
Munus habet. formasque apte fingetur in omnes
Et quod erit iussus iubeas licet omnia fiet
Quid quod amatis idem quod que tibi poma coluntur
primus habet. leta que tenet tua munera dextra
Sed neque iam fetus desiderat arbore demptos
Nec quas ortus alit cum succis mitibus herbas
Nec quicquam nisi te. miserere ardentis et ipsum
Qui petit ore meo presentem crede precari
Ultoresque deos et pectora dura perosam
venerem
Idaliam. memoremque time rannusidis iram
Quoque magis timeas etenim michi multa vetustas
Scire dedit. referam tota notissima cypro
Facta. quibus flecti facile et mitescere possis
iderat a veteris generosam sanguine teucri
Iphis anaxarethen humili de stirpe creatus
Viderat et totis perceperat ossibus ignes
Luctatusque diu postquam ratione furorem
Vincere non potuit supplex ad limina venit
Et modo nutrici miserum confessus amorem

Ne sibi dura foret p spes orat alumne
Et modo de multe alicui blandit amitib amicis
Sollicita pecit ppensu uoce fauorem
Sepe ferenda dedit bladis sua uba tabell
Interdu madidas lacimaz rore coronas
postib intendit. posuit qz i limine duro
Molle lat tristis qz fere uicia fecit
Seuior illa freto surgete cadetib [vel s] austris
Durior et ferro qd norici excoquit ignis
Et saxo qd adhuc uiuu radice tenetur
Spnit et irridet. factis qz immitib addit
Uba supba ferox. z spe qz [fallit] fraudat amante
Non tulit impaciens longi tormeta doloris
Iphis. et ante fores hec uba nouissia dixit
Vincis anaxarethe. neqz erut t tedia tadez
Ulla ferenda m. letos molire triuphos
Et [phebu] peana uoca. m tida qz incinge lauro
Vincis eni morior qz libes age ferea gaude
Certe [solu f castiga al' magnu actus] aliqd laudare mei cogeris erit qz
Quo tibi [sibi] sim gtus. [benivole] meritu qz fatebe nrm
Non tn ante m [tui] cura [ucessisse a me] excessisse memeto
Qm uitu gemia qz sil m luce carendu est
Nec t fama mei ventura e nuncia leti
Ipse ego ne dubites adero pns qz uidebor
Corpe ut exanimi crudelia lumina pascas
Si tn o supi mortalia facta uidetis
Este mei memores nichil ult lingua pcari
Sustinet. et longo facite ut narrem i euo
Et que dempsistis vite date tpa fame
Dixit. et ad postes ornatos sepe coronis
humentes oclos. z pallida brachia tollens
Cu foribus laquei religaret uincla summis
hec tibi serta placent crudelis z impia dixit
Inseruit qz caput. s tu qz usus ad illaz e

Atq3 onus infelix elisa fauce pependit
Icta pedu motu trepidate 7 multa timente
Visa dedisse sonu3 ; adaperta q3 ianua factum
Pdidit. exclamat famuli frust q3 leuatum
Nam pat occidat referut ad limina matris
Accipit illa sinu coplexa q3 frigida nati
Membra sui. p9qm miserata facta pegit
Funa ducebat media lacmosa p urbem
Liuida q3 arsuro portabat membra feretro
Forte vie vicina dom9 qua flebilis ibat
Pompa fuit duroq3 son9 plangore ad aures
Venit anaxarethes. quas ia ds ultor agebat
Mota tn videam9 ait miserabile funus
Et patulis iniit tectu sublime fenestris
Vix q3 bene ipositu lecto pspexat iphin
Diriguere oculi calid9q3 e corpe sanguis
Inducto pallore fugit. conata q3 retro
Ferre pedes hesit. conata auertere vultus
Hoc q3 n potuit. paulati q3 occupat art9
Qd fuit in duro ia pridem corpe saxum
Ne ve ea ficta putes. dne sb imagine sign9
Seruat adhuc salamis veneris q3 noie teplu
Pspicientis habet. quor memor o mea letos
Pone pcor fastus 7 amati iunge nimphe
Sic tibi n vernu nascencia frig9 adurat
Poma ; nec excuciat rapidi florencia uenti
Hec ubi nequicq formas ds apt9 in omis
Edidit. i iuuene redit et anilia dempsit
Instrumeta sibi. talisq3 apparuit illi
Qualis ubi oppositas nitidissima sol9 imago
Euicit nubes nulla q3 obstante reluxit
Vimq3 pat. s3 vi non e opus ipsa figura
Capta dei nimpha e 7 mutua vulnera sensit
Proxim ausonias iniusti miles amuli
Rexit opes numitor q3 senex amissa nepotum
Munere regna capit festisq3 palilib9 urbis

Margin: at Membra sui postquam miserata uerba parentis Edidit et matrum miserarum facta pegit

Menia condunt. tacius que patres que sabini
Bella gerunt. arcis que via tarpeia reclusa
Digna animam pena congestis exuit armis
Inde sati curibus tacitorum more luporum
Ore premunt voces et corpora victa sopore
Inuadunt portas que petunt quas obice firmo
Clauserat iliades. unam tamen ipsa reclusit
Nec strepitum verso saturnia cardine fecit
Sola venus porte cecidisse repagula sensit
Et clausura fuit nisi quod rescindere numquam
Dis licet acta deum iano loca iuncta tenebant
Naiades ausonie. gelido rorancia fonte
Has rogat auxilium nec nimphe iusta petentem
Sustinuere deam. venasque et flumina fontis
Elicuere sui. nondum tamen invia iani
Ora patentis erant. neque iter preclusserat unda
Lurida supponunt fecundo sulfura fonti
Incenduntque cauas fumante bitumine venas
Viribus his aliis que vapor penetravit ad ima
Fontis et alpino modo que certare rigori
Audebatis aque. nunc ceditis ignibus ipsis
Flamigera gemini fumant aspergine postes
Porta que nequicquam rigidis promissa sabinis
Fonte fuit prestructa novo dum marcius arma
Indueret miles. que postquam romulus ultro
Obtulit et strata est tellus romana sabinis
Corporibus. strataque suis. generique cruorem
Sanguine cum soceri permiscuit impius ensis
Pace tamen sisti bellum nec in ultima ferro
Decertare placet. tatium que accedere regno
Occiderat tacius. populis que equata duobus
Romule iura dabas. posita cum casside mauors
Talibus affatur. divum que hominum que parentem
Tempus adest genitor quoniam fundamine magno
Res romana valet et preside pendet ab uno
Premia iam promissa mihi. digno que nepoti

Solverat et ablatum terris impone celo
Tu [dixisti] michi concilio quondam presente deorum
Nam memoro memori que animo pia verba notavi
Unus erit quem tu tolles in sidera celi
dixisti. rata sit summa verborum tuorum
Annuit omnipotens et nubibus aera cecis
Occuluit. tonitruque et fulgure terruit orbem
Que sibi [scilicet] promisse sensit data signa rapine
Innixusque haste. pressos temone cruento
Impavidus conscendit equos [martis] gradivus. et ictu
Verberis increpuit pronusque per ethera lapsus
Constitit in summo nemorosi colle palati
Reddentemque suo nunc regia iura quiriti
Abstulit [romulum] iliaden. corpus mortale per auras
dilapsum est tenues ut lata plumbea funda
Missa solet medio glans intabescere celo
Pulcra subit facies et pulvinaribus altis
Dignior est. qualis trabeati forma quirini
Flebat ut amissum [hersilia] coniunx. cum regia iuno
Irin ad hersiliam [hersilie] descendere limite curvo
Imperat. et vacue suasit mandata referre
O et de latia o et de gente sabina
Precipuum matrona decus dignissima tanti
Ante fuisse viri coniunx nunc esse quirini
Siste tuos fletus et si tibi cura videndi
Coniugis est. duce me lucum pete colle quirini
Qui viret. et templum romani [romuli] regis obumbret
Paret. [scilicet] et in terram pictos [alloquitur] delapsa per arcus
Hersiliam iussis compellat vocibus iris
Illa verecundo vix tollens lumina vultu
O dea. namque michi nec que sis dicere promptum est
Et liquet esse deam. duc o duc inquit et offer
Coniugis ora michi que si modo posse videre
Fata semel dederint celum accepisse fatebor
Nec mora romuleos cum virgine taumanthea

14

148

Ingreditur colles ubi sidus ab ethere lapsum
Decidit in terras a cuius lumine flagrans
Hersilie crinis cum sidere cessit in auras
Hanc manibus notis romane conditor urbis
Excipit et priscum pariter cum corpore nomen
Mutat. heramque vocat que nunc dea iuncta quirino est

xvj

Querit interea quis tante pondera molis [romulo]
Sustineat tantoque queat succedere regi
Destinat imperio clarum prenuncia veri
Fama numam non ille satis cognosse sabine
Gentis habet ritus animo maiora capaci
Concipit et que sit rerum natura requirit
Huius amor cure patria curibusque [sabinis ciuitatis] relictis
Fecit ut herculei penetraret ad hospitis urbem [crotonis]
Graia quis italicis auctor posuisset in horis
Menia. querenti [nume] sic e senioribus unus
Retulit indigenis. veteris non inscius evi
Dives ab occeano bobus ioue natus hiberis [hispanicis]
Littora felici tenuisse lacinia cursu
Fertur, et armento teneras errante per herbas
Ipse domum magni non inhospita tecta crotonis
Intrasse et requie longum relevasse laborem
Atque ita discedens euo dixisse nepotum
Hic locus urbis erit. promissaque verba fuerunt
Nam fuit argolico [greco] generatus alemone quidam
Miscilus. illius diis acceptissimus evi
Hunc super incumbens pressum gravitate soporis
Clavigerum alloquitur [herculem] patrias age desere sedes
I pete diversi lapidosas [fluuius italici] esaris undas
Et nisi parueris multa ac metuenda minatur
Postea discedunt pariter somnusque deusque [hercules]
Surgit alemonides et tacita recentia mente
Visa refert. pugnat que diu sententia secum
Numen abire iubet prohibent discedere leges

2

Pena quoque mors posita est patriam mutare volenti
Candidus occeano nitidum caput abdiderat sol
Et caput extulerat densissima sidereum nox
Visus adesse idem est deus. eademque monere
Et nisi paruerit. plura et graviora minatur
Pertimuit. patriumque simul transferre parabat
In sedes penetrale novas. fit murmur in urbe
Spretarumque agitur legum reus. utque peracta est
Causa prior. crimenque patet sine teste probatum
Squalidus ad superos tollens reus ora manusque
O. cui ius celum bis sex fecere labores
Fer precor inquit opem nam tu mihi criminis auctor
nigris
Mos erat antiquus. niveis atrisque lapillis
albis
His damnare reos. illis absolvere culpas
Tunc quoque sic lata est sententia tristis. et omnis
Calculus immitem dimittitur ater in urnam
Que simul effudit numerandos versa lapillos
Omnibus e nigro color est mutatus in album
Candida quoque herculeo sententia numine facta
Herculi filio amphitrionis
Solvit alemoniden. grates agit ille parenti
Amphitrioniade et ventisque faventibus equor
opidum
Navigat ionium lacedemoniumque tarentum
Preterit. et sibarin salentinumque nerethum
Taurinosque sinus nemesonque et iapigis arva
Vixque pererratis que spectant litora terris
Invenit eserei fatalia fluminis hora
Nec procul hinc tumulum sub quo sacrata crotonis
Ossa tegebat humus iussaque ibi menia terre
Condidit. et nomen tumulati traxit in urbem
Talia constabat certa primordia fama
Esse loci. positeque italis in finibus urbis
pitagoras
Vir fuit hic ortu samius. sed fugerat una
Et samon et dominos. odioque tirannidis exul
Sponte erat. isque licet celi regione remotos

Mente deos adiit et que natura negabat
Visibus humanis oculis ea pectoris hausit
Cumque animo et vigili perspexerat omnia cura
In medium discenda dabat cetusque silentum
Dictaque mirantum magni primordia mundi
Et rerum causas et quid natura docebat
Quis deus unde nives que fulminis esset origo
Iuppiter an venti discussa nube tonarent
Quid quateret terras qua sidera lege mearent
Et quodcumque latet primusque animalia mensis
Arguit inponi primusque talibus ora
Docta quidem solvit sed non et credita verbis
Parcite mortales dapibus temerare nefandis
Corpora sunt fruges sunt deducentia ramos
Pondere poma suo tumideque in vitibus uve
Sunt herbe dulces sunt que mitescere flamma
Mollirique queant nec vobis lacteus humor
Eripitur nec mella timi redolentia flore
Prodiga divitias alimentaque mitia tellus
Suggerit atque epulas sine cede et sanguine prebet
Carne fere sedant ieiunia nec tamen omnes
Quippe equus et pecudes armenta que gramine vivunt
At quibus ingenium est inmansuetumque ferumque
Armenie tigres inmansuetique leones
Cumque lupis ursi dapibus cum sanguine gaudent
Heu quantum scelus est in viscere viscera condi
Congestoque avidum pinguescere corpore corpus
Alteriusque animantem animantis (molte) vivere leto
Scilicet in tantis opibus quas optima matrum
Terra parit nil te nisi tristia mandere sevo
Vulnera dente iuvat ritusque referre ciclopum
Nec nisi perdideris alium placare voracis
Et male morati (morcati) poteris ieiunia ventris
At vetus illa etas cui fecimus aurea nomen
Fetibus arboreis et quas humus educat herbis

iu vocat flos timi arbor

Ista pdca pitagore contra gulam

Contra carnes que dici ferarum sed pitagoras

fortunata fuit · nec polluit ora cruore
Tūc et aues tute mouere p aera pēnas
Et lep⁹ impauid⁹ mediis errauit in aruis
Nec sua credulitas piscē suspendat hamo
Cūcta sine īsidiis · nullā q3 timētia fraudē
Plena q3 pacis erāt · post q̄ n̄ utilis auctor
Victib⁹ īuidit · quisq̄s fuit ille deoꝝ
Corpeas q3 dapes auidū demersit ī aluū
Fecit iter sceleri · p̄mo q3 in cede ferarū
Incaluisse p̄t maculatū sanguine ferrū
Id q3 satis fuerat · nr̄m q3 petētia letum
Corpa missa neci · salua pietate fatem̄
Sz q̄m danda neci tam n̄ epulāda fuerīt
Longi inde nefas abiit q3 ꝛ p̄ma putat̄
Hostia sus meruisse mori quia semia pando
Eruerat rostro · spem q3 interceperit anni
Vite carp morsa bachi mactad⁹ ad aras
Dicit̄ ultoris · nocuit sua culpa duobus
Q̄d meruistis oues placidū pecus in q3 tuendos
Natū hoīes · pleno q̄ fertis ī ubere nectar
Mollia que nobis vras uelamina lanas
Pbetis · vita q3 magis q̄m morte iuuatis
Q̄d meruere boues aīal sine fraude dolis q3
Innocuū q3 simplex · natū tolerare labores
Immemor est demū nec frugū munere dign⁹
Qui potuit curui dempto m̄ pondere aratri
Ruricolā mactare suū qui trita colla labore
Illa quib⁹ totiēs nudū renouauerat aruū
Tot dederat messes · percussit colla securi
Nec satis ē · q tale nefas committit̄ · ipsos
Inscripsere deos sceleri · numen q3 supnū
Cede laboriferi credūt gaudere iuuenci
Victima labe carens · ꝛ p̄stantissima formā
Nā placuisse nocet · vittis īsignis · ꝛ auro

Sistit ante aras. auditque ignara precantem
Imponique sue videt inter cornua fronti
Quas coluit fruges percussaque sanguine cultros
Inficit. et liquida preuisos forsitan vnda
Protinus ereptas uiuenti pectore fibras
Inspiciunt. mentesque deum scrutantur in illis
Vnde fames homini uetitorum tanta ciborum est
Audetis vesci genus o mortale quod oro
Ne facite. et monitis animos aduertite nostris
Cumque boum dabitis cesorum membra palato
b Et quoniam deus ora mouet sequar ora mouentem
a Mandes vos vestros scite et sentite colonos
Rite deum. delphosque meos. ipsumque recludam
Ethera. et auguste reserabo oracla mentis
Magna. nec ingeniis inuestigata priorum
Queque diu latuere canam. iuuat ire per astra
Alta. iuuat terris et inherti sede relicta
Nube uehi. validique humeris insistere atlantis
Palantesque homines passim et rationis egentes
Despectare procul. trepitumque obitumque timentes
Sic exhortari sortemque euoluere fati
O genus attonitum gelide formidine mortis
Quid stiga. quid tenebras. quid nomina vana timetis
Materiam vatum falsique pericula mundi
Corpora siue rogus flamma. seu tabe uetustas
Abstulerit. mala posse pati non vlla putetis
Morte carent anime. semperque priore relicta
Sede. nouis domibus viuunt habitantque recepte
Ipse ego nam memini troiani tempore belli
Panthoides euforbus eram. cui pectore quondam
Hesit in aduerso grauis hasta minoris atride
Cognoui clipeum leue gestamina nostre
Nuper abantheis templo iunonis in argis
Omnia mutantur. nichil interit; errat et illinc

Huc venit. hinc illuc. et quoslibet occupat artus
Spiritus eque feris humana in corpora transit
Inque feras noster. nec tempore deperit vllo
Vt que novis facilis signatur cera figuris
Nec manet ut fuerat nec formam servat eandem
Sed tamen ipsa eadem est. animam sic semper eandem
Esse. sed in varias doceo migrare figuras
Ergo ne pietas sit victa cupidine ventris
Parcite. vaticinor cognatas cede nefanda
Exturbare animas. nec sanguine sanguis alatur
Et quoniam magno feror equore. plenaque ventis
Vela dedi. nichil est toto quod perstet in orbe
Cuncta fluunt. omnis que vagans. formatur imago
Ipsa que assiduo labuntur tempora motu
Non secus. ac flumen; neque enim consistere flumen
Nec levis hora potest. sed ut unda impellitur unda
Vrgetur que eadem veniens. vrget que priorem
Tempora sic fugiunt pariter. pariter que sequuntur
Et nova sunt semper. nam quod fuit ante relictum est
l' movent
Fit que quod haud fuerat momenta que cuncta novatur
Cernis. et emersas in lucem tendere noctes
Et iubar. hoc nitidum nigre succedere nocti
Nec color est idem celi. cum lapsa quiete
Cuncta iacent media. cum que albo lucifer exit
Clarus equo. rursus que alius. cum preuia lucis
aurora
Tradendum febo palancias inficit orbem
solis rotunditas
Ipse dei clipeus terra cum tollitur ima
at una
Mane rubet. terra que rubet cum conditur ima ab
in occasu
Candidus in summo est melior natura que ille
in summo celo
Ethereis est. terre que procul contagia fugit
Nec par haud eadem nocturne forma diane
for. lune
Esse potest unquam. semper que hodierna sequente
Si crescit minor est. maior si contrahit orbem
at vero
Quid non in species succedere quatuor annum
Aspicis. etatis peragentem imitamina nostre

Natura [annus] tener et lactens puerique simillimus evo
Vere novo est. tunc herba virens et roboris expers
Turget et insolida [est] spe delectat agrestes
Omnia tunc florent. florumque coloribus almus
Ludit ager. nec adhuc virtus in floribus [frondibus] ulla est
Transit in estatem. post ver robustior annus
Fit que valens iuvenis. neque enim robustior etas
Ulla nec uberior nec que magis ardeat ulla est.
Excipit autumnus posito fervore iuvente
Maturus mitis intra [vel inter] iuvenemque senemque
Temperie medius sparsus quoque tempora canis.
Inde senilis hiems tremulo venit horrida passu
Aut spoliata suos haut quos habet alba capillos
Nostra quoque ipsorum semper requieque sine ulla
Corpora vertuntur. nec quod fuimusve sumusve
Cras erimus. fuit illa dies qua semina tantum
Spesque hominum primo matris habitavimus alvo
Artifices natura manus admovit et angi [astringi]
Corpora visceribus distente [secunde] condita matris
Noluit. eque [vel et] domo vacuas emisit in auras
Editus in lucem iacuit sine viribus infans
Mox quadrupes rituque tulit sua membra ferarum
Paulatimque tremens et nondum poplite firmo
Constitit adiutis aliquo conamine nervis
Inde valens velox que fuit spatiumque iuvente
Transit et emeritis medii quoque temporis annis
Labitur occidue per iter declive senecte
Subruit hec [senectus] evi demoliturque prioris [debiles] [fortes viri]
Robora. flet que milon senior cum spectat inanes
Illos [lacertos] qui fuerant solidarum more ferarum
Herculeis similes fluidos pendere lacertos
Flet quoque ut in speculo rugas aspexit aniles
Tindaris [helena] et secum cur sit bis rapta requirit
Tempus edax rerum tuque invidiosa vetustas

Milon fuit quidam gladiator qui cum esset senex et videret membra sua debilitata multum doluit et flevit Et per hunc quemlibet fortem intelligimus

Abstulerat · mala posse pati non ulla putetur
Omnia destruitis vitiataqz dentibus evi
Paulatim lenta consumitis omnia morte
Hec quoqz non perstant que nos elementa vocamus
Quasqz vices peragunt animos (al. genitalia) adhibete docebo
Quatuor eternus genialia corpora mundus
Continet · ex illis duo sunt onerosa · suoqz
Pondere in inferius tellus atqz unda feruntur
Et totidem gravitate carent · nulloqz premente
Alta petunt · aer atqz aere purior ignis
Que quamquam spacio distent · tamen omnia fiunt
Ex ipsis · et in ipsa cadunt · resolutaqz tellus
In liquidas rarescat aquas tenuatur in auras
Aeraqz humor habet · demptoqz pondere rursus
In superos aer tenuissimus emicat ignes
Inde retro redeunt · indeqz retexitur ordo
Ignis enim densum spissatus in aera transit
Hic in aquas · tellus glomerata cogitur unda
Nec species sua cuiqz manet · rerumqz novatrix
Ex aliis alias reparat natura figuras
Nec perit in toto quicquam mihi credite mundo
Sed variat · faciemqz novat nasciqz vocatur
Incipere esse aliud quam quod fuit ante · moriqz
Desinere illud idem · cum sint huc forsitan illa
Hec translata illuc · summa tamen omnia constant
Nil equidem durare diu sub imagine eadem
Crediderim · sic ad ferrum venistis ab auro
Secula · sic totiens versa est fortuna locorum
Vidi ego quod quondam fuerat solidissima tellus
Esse fretum · vidi factas ex equore terras
Et procul a pelago conche iacuere marine
Et vetus inventa est in montibus anchora summis
Quodqz fuit campus vallem decursus aquarum
Fecit · et eluvie mons est deductus in equor (h. eluvies eluviei i. assidua ablucio)
Eqz paludosa siccis humus aret arenis

Que q3 sitim tulerat stagnata paludib' hument
Hic fontes natā nouos emisit. at illic
Clausit. et antiquus. tā multa tremorib' orbis
flumina psiluit. aut excecata residūt
Sic ubi terreno licus est epotus hiatu
Existit pcul hinc alio q3 renascat orbe
Sic m° combibit tecto modo gurgite lapsus
Redditur argolicis ingens erasin' in agris
Emissū capiteq3 sui rupe q3 prioris
Penituisse ferūt alias nūc ire tacitū
Nec nō sicanias voluēs amasen' arenas
Nūc fluit. nūc dū suppressis fontib' aret
Ante bibebat nūc quas 9tingere nolis
fundit anagros aq̄s. ii p'q3 uatib' oīb'
Expienda fides. illic lauere bimembres
Vulnā clauigeri. que fecerat heraclis arc'
Qd' nō et scitite ipanis de motib' ort'
Cui fuerat dulcis salib' viciatur amaris
fluctib' ambite fuerāt antissa faros q3
Et phemissa tiros. q3 nūc insula nulla est
leucadā 9tinuā uetēs habuere coloni
Nūc freta circueūt. zandē q3 iuncta fuisse
Dicat italie. donec 9finia pont'
Abstulit. 7 media tellurē reppulit vnda
Si queris burim achaidas urbes
Inuenies sb aquis. et adhuc ondē naute
Inclinata solent cū menib' opida uersa msis
Est ppe phiteā tumlus trozena sine ullis
Arduus arborib' q̄ndā planissia campi
Area. nūc tumlo. nā res horreda relatu
Vix fera uentorū cecis 9clusa cauernis
Expirare aliq̄ cupiēs luctata q3 frust'
liberiore frui celo. cum carcere rima
Nulla foret toto. nec puia flatib' esset
Extentā tumefecit humū. ceu sp̄s oīs

Tende uesicã solet. aut directa bicornis
Terga capit. timor ille loci pmãsit ⁊ alti
Collis habet speciẽ. longo qz ĩduruit euo
Plurima cũ subeant audita ⁊ cognita nob
Pauca sup referã. qd. nõ ⁊ lympha figuras
Dat capit qz nouas media tua corniger amon
Vnda die gelida ẽ. ortu qz obitu qz calescit
Admotis athamantis aquis accẽde lignũ
Narrat. mimos cũ luna recessit in orbes
Flumen hnt cicones. qd potũ saxea reddit
Viscera. qd tactis inducit marmora reb
Crathis et hinc sibaris nris conterminꝰ aruis nostris dr pitagoras
Electro similes faciũt auro qz capillos
Qd qz mage mirũ ẽ. sũt qui nõ corpa tm
Verũ aĩos etiã valeant mutare liquores
Cui nõ audita ẽ obscene salmacis vnda Salmacis ẽ quedã puella q mutabat hoĩes ĩ dubiũ sexum
Ethiopũ qz lacus. quos si qs faucib hausit
Aut furit aut patit mirũ grauitate soporẽ
Clitorio qcunqz sitim de fonte leuauit
Vina fugit. gaudet qz meris abs temeus vndis
Seu uis ẽ in aqua calido gtraria vino
Siue qd indigene memorat amintone nat
Pretidas attonitas pqm qz p carmĩe ⁊ herbas
Eripuit furiis. purgamina mentꝰ ĩ illis
Misit aqs. odiũ qz meri pmãsit in vndis
Huic fluit effectu dispar lincestis amnis
Quẽ qcunqz parũ moderato gutture traxit
Haud alit titubat qz si mera vina bibisset
Est lacus archadie pheneũ dixere priores
Ambiguus suspectꝰ aqs. qs nocte timeto
Nocte nocent pote sine noxa luce bibũtur
Sic alias alias qz lacꝰ et flumina vires
Concipiũt tpus qz fuit quo nauit ĩ vndis
Nũc sedet ortigie. timuit 9cursib argo Orthigie et delos eadem insula ẽ
Vndarum sparsas simplegadas elisarum

(simplegade)
Que nunc in monte prestant uentisque resistunt
Nec que sulfureis ardet fornacibus ethna
Ignea semper erit. neque enim fuit ignea semper
Nam siue est animal tellus. et uiuit. habetque
Spiramenta locis flammam exhalantia multe
Spirandique mutare vias. quotiensque mouetur
Has finire: illas potest aperire cauernas
Siue leues imis venti cohibentur in antris
Saxaque cum saxis et habentem semina flamme
Materiam iactant. ea concipit ictibus ignem
Antra relinquentur sedatis frigida uentis (peractis)
Siue bitumineae rapiunt incendia vires
Lutea ue exiguis ardescunt sulfura flammis
Nempe ubi terra cibos alimentaque pinguia flamme
Non dabit assumptis per longum viribus euum
Natureque suum nutrimen deerit edaci (flamme)
Non feret illa fames. desertaque deseret ignes (al' fame)
Esse viros fama est in yperborea palene
Qui soleant leuibus uelari corpora plumis
Cum tritoniacam nouies subiere paludem (nenenosam)
Haud equidem credo. sparse quoque membra ueneno (pacientes)
Exercere artes scitidas memorantur easdem (i. mulieres)
Si qua fides tamen est rebus addenda probatis
Nonne vides quecumque mora fluidoue calore
Corpora tabescunt in parua animalia uerti
I. que delectos mactatos obruere tauros (vade)
Cognita res usu: de putri viscere passim
Florilege nascuntur apes que more parentum (apes)
Rura colunt. operique fauent. in spemque laborant
Pressus humo bellator equus crabronis origo
Concaua littoreo si demas brachia cancro
Cetera supponas terre de parte sepulta
Scorpius exibit. caudaque minabitur vnca (cauda)
Queque solent canis frondes intexere filis
Agrestes tinee res obseruata colonis

Ferali mutant cū papilione figuram *illo ?me* — t sola p teb ... mut
Sēmina lim⁹ ht virides gnantia ranas
Et gnat *illas ranas truncatas* truncas pedib⁹ mox apta natādo
Crura dat · ut qz eadē lōgis sint saltib⁹ apta
Posterior supat ptes mensura priores
Nec catulus ptu quē reddidit vrsa recenti
Sz male viua caro ē lambendo mat in art⁹
Fingit · et in formā qntā capit ipa reducit
Nōne vides qs cera tegit sexangula fetus — Sex ht angulos loc⁹ i qo apes i alueario suo se recondit
Mellifera apū sine membris corpa nasci
al et Mox seros qz pedes · seras qz assumē pēnas
Iunonis *i. pauonē* volucrē que cauda sidea portat
Armigerū qz iouis · citareidas qz columbas
Et gen⁹ omē auiū mediis ex ptib⁹ oui
Ni sciret fieri quis nasci posse putaret
Sūt qui cū clauso putrefcā spina sepulc°
Mutari credāt humanas angue medullas
Hec tn̄ ex aliis · genis pmordia ducūt
sola Vna z que reparet se qz ipa seminat ales
Assirii fenica vocāt · nō fruge n̄ herbis
Sz turis lacimis · et succo viuit amomi
Hec ubi qnqz sue cōpleuit secula vite
Ilicis in ramis · tremule qz cacuīe palme
Vnguib⁹ et puro nidū sibi cstruit ore
Quo simulac *i. possum* casias et *herbas* nardi *leuit redolentis* lenis aristas
Cassa qz cū fulua substruit *cassia* cinama mirra
Se sup inponit finit qz in odorib⁹ euū
Inde ferūt totidē qui viuē debeat annos
Corpe de patrio paruū fenica renasci
Cū dedit huic etas vires oneri qz ferendo z
Ponderib⁹ nidi ramos leuat arboris alte
Fert qz pius cunas qz suas patriū qz sepulcr
P qz leues auras iperionis urbe potit⁹
Ante fores sacras iperionis ede reponit
Si tn̄ est aliqd nouitatis mire in istis — iperion dr sol · q · sr oia qz sup oia lu adus est

Alternare vices et que modo femina tergo
Passa marem est nunc esse marem miramur hienam
Id quoque quod ventis animal nutritur et aura
Protinus assimilat tetigit quoscumque colores
Victa racemifero lincas dedit india bacho
E quibus ut memorant quicquid vesica remisit
Vertitur in lapides et congelat aere tacto
Sic et corallium quo primum contigit auras
Tempore durescit mollis fuit herba sub undis
Desinet ante dies et in alto phebus anhelos
Equore tinget equos quam persequar omnia verbis
In species translata novas sic tempora verti
Cernimus atque illas assumere robora gentes
Concidere has sic magna fuit censuque virisque
Perque decem potuit tantum dare sanguinis annos
Nunc humilis veteres tantummodo troia ruinas
Et pro divitiis tumulos ostendit avorum
Clara fuit sparte magne viguere micene
Necnon et cicropis necnon amphionis arces
Vile solum sparte est alte cecidere micene
Edipodionie quid sunt nisi nomina thebe
Quid pandione restat nisi nomen athene
Nunc quoque dardaniam fama est consurgere romam
Appenninigene que proxima tibridis undis
Mole sub ingenti rerum fundamina ponit
Hec igitur formam crescendo mutat et olim
Immensi caput orbis erit sic dicere vates
Vaticinasque ferunt sortes quantumque recordor
Dixerat enee cum res troiana labaret
Priamides helenus flenti dubioque salutis
Nate dea si nota satis presagia nostre
Mentis habes non tota cadet te sospite troia
Flamma tibi ferrumque dabunt iter ibis et una
Pergama rapta feres donec troieque tibique
Externum patrio contingat amicius arvum
Urbem etiam cerno frigios debere nepotes

[Marginal notes:]
[Cor]allum est quedam genus [her]bis quidam stat sub [aqu]is exitu mutatur in la[pidem] qui corallus dicitur
Cicrops rex athenarum
Amphion rex thebarum
Appenninigena gene... ... iuxta appenninum vel ... s. a dextro latere
al. sortes

Epilogum facit omnium predictorum sed omnibus compendiosis

Quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis
Hanc alii proceres per secula longa potentem
Sed dominam rerum sanguine Iulii natus
Efficiet quo cum tellus erit usa fruentur
Etheree sedes celumque erit exitus illi
Hec Helenum cecinisse ferunt penatigero enee
Mente memor refero cognitaque menia letor
Crescere et utiliter frigibus vicisse pelasgos
Nec tamen oblitis ad metam tendere longe
Expaciemur equis celum quodcumque sub illo est
Immutat formas tellus et quicquid in illa est
Nos quoque pars mundi quoniam non corpora solum
Verum etiam volucres anime sumus inque ferinas
Possumus ire domos pecorumque in pectore condi
Corpora que possint animas habuisse parentum
Aut fratrum aut aliquo iunctorum federe nobis
Aut hominum certe tuta esse et honesta sinamus
Ne ve thiesteis tumulemus viscera mensis
Quam male consuescit quam se parat ille cruori
Impius humano vituli qui guttura ferro
Rumpit et inmotas prebet mugitibus aures
Aut qui vagitus similes puerilibus edum
Edentem iugulare potest aut alite vesci
Cui dedit ipse cibos quantum est quod desit in iste
Ad plenum facinus quo transitus inde paratur
Bos aret aut mortem senioribus imputet annis
Horriferum contra boream ovis arma ministret
Vbera dent sature manibus pressanda capelle
Recia cum pedicis laqueosque artesque dolosas
Tollite nec volucrem viscata fallite virga
Nec formidantes cervos includite pennis
Nec celate cibis uncos fallacibus hamos
Perdite siqua nocent verum hec quoque perdite tantum
Ora vacent epulis alimentaque mitia carpant

Talibus atque aliis instructo pectore dictis
In patriam remeasse ferunt ultroque petitum
Accepisse numam populi latialis habenas
Coniuge qui felix nimpha ducibusque camenis
Sacrificos docuit ritus gentemque ferocem
Assuetam bello pacis traduxit ad artes
Qui postquam senior regnumque euumque peregit
Extinctum latieque nurus populusque patresque
Defleuere numam. Nam coniux urbe relicta
Vallis aricine densis latet abdita siluis
Sacraque orestee gemitu questuque diane
Impedit. ha quotiens nimphe nemorisque lacusque
Ne facerent monuere et consolantia uerba
Dixerunt. quotiens flenti theseius heros
Siste modum dixit. nec enim fortuna querenda
Sola tua est. similes aliorum respice casus
Mitius ista feres. utinamque exempla dolentem
Non mea te possent releuare. sed et mea possunt
Fando aliquem ypolitum uestras puto contigit aures
Credulitate patris scelerate fraude nouerce
Occubuisse neci. mirabere uixque probabo
Sed tamen ille ego sum. me pasiphea quondam
Temptatum frustra patrium temerare cubile
Quod uoluit finxit uoluisse et crimine uerso
Iudicii ne metu mage offensa que repulsa
Damnauit. meritumque nichil pater eicit urbe
Hostilique caput prece detestatur euntis
Phitea profugo curru trezena petebam
Iamque corinthiaci carpebam littora ponti
Cum mare surrexit cumulusque immanis aquarum
In montis speciem curuari et crescere uisus
Et dare mugitus. summoque cacumine findi.
Corniger hinc taurus ruptis expellitur undis
Pectoribusque tenus est molles erectus in auras
Naribus et patulo partem maris euomit ore

Corda pauent comitū m̄ mens interrita mansit
Exiliis contenta suis. tum colla feroces
Ad freta gu̅tunt erectis auribꝰ horrent
Quadrupedes mōstri q̄ metu t̄bant̄ ⁊ altis
P̄cipitant scopulis c̄ru. ego ducē vana
Frena manu spumis albētibꝰ oblita luctor
Et retro lentas tendo resupinus habenas
Nec vires tn̄ has rabies sup̄asset equorū
Ni rota p̄petuū que circū u̇tit̄ axem
Stipitis occursu fracta ac disiecta fuisset
Excutior c̄ru. loris q̄ tenētibꝰ artus
Viscerā viua t̄hi neruos ī stipe teneri
Membꝰ rapi partī p̄tim q̄ repssa r̄linq̄
Ossa g̅uē dare fracta sonū fessā q̄ vidēs
Exhalaē aiām. nulle q̄ ī corpe p̄tes
Noscē q̄s posses vnū q̄ eāt oīa vuln̄
Nū potes aut audēs cladi compone n̄re
Nimpha tuā. vidi q̄ luce carencia regna
Et lacerū foui corpꝰ flegetontide ī vnda
Nec nisi apollinee valido medicamine p̄lis
Reddita vita foret quā p̄ꝙ̄ fortibꝰ herbis
Atq̄ ope peonia dite indignante recepi
Tum m̄ ne p̄ns augerē muneris huius
Inuidiā. densas obicit cinthia nubes
Vt q̄ forē tutꝰ possem q̄ impune videri
Addidit etatē. nec cognoscenda reliquit
Ora michi. cretem q̄ diu dubitat̄ habendā
Tradēt an delon. delo crete q̄ relictis
Hic posuit. nom̄ q̄ sil̄ q̄d possꝫ equorū
Admonuisse iubet depone. qui q̄ fuisti
Ipolitꝰ dixit nūc idem virbius esto.
Hoc nemꝰ inde colo. de dīis q̄ minorībꝰ vnꝰ
Numine sb̄ domine lateo. atq̄ assenior illi
Non tn̄ egerie luctꝰ aliena leuare
Damna valent. montis q̄ iacēs radicib̄ imis

Liquitur in lacrimas . donec pietate dolentis
diana
Mota soror febi . gelidum que de corpore fontem
Fecit . et eternas artus tenuavit in undas
mutacio corporis . i. ypolitus
At nimphas tetigit noua res et amazone natus
Haud aliter stupuit quam cum tirrenus arator
Fatalem glebam mediis aspexit in arvis
Sponte sua primum nullo que agitante moveri
Sumere mox hominis terre que amittere formam
Ora que venturis aperire recentia fatis
a luto
Indigene dixere tagen qui primus etruscam
Edocuit gentem casus aperire futuros
Ut ve palatinis herentem in collibus olim
Cum subito vidit frondescere romulus hastam
Que radice noua non ferro stabat adacto
Et iam non telum sed lenti viminis arbor
Non expectatas dabat admirantibus umbras
ille dux romanorum
Aut sua fluminea cum vidit cypus in unda
Cornua . vidit enim . falsa que imagine credens
Esse fidem digitis ad frontem sepe relatis .
Que vidit tetigit . nec iam sua lumina damnans
Restitit ut victor domito veniebat ab hoste
brachia
Ad celum que oculos et eodem cornua tollens
Quicquid ait superi monstro portenditur isto
romuli
Seu letum est patrio que letum patrie que quirini
Sive minax michi sit vidi que ex cespite facto
placat adoratis herbosas ignibus aras
Vina que dat pateris mactatarum que bidentum
trepidancia
Quid sibi significent crepitancia consulit exta
Que simul aspexit tirrene gentis aruspex
Magna quidem rerum molimina vidit in illis
sublimi
Non manifesta tamen tunc vero sustulit acre
sursum
A pecudis fibris ad cipi cornua lumen
Rex ait o salve tibi enim tibi cipe que tuis que
hic locus et lacie parebunt cornibus arces
Tu modo rumpe moras portas que intrare patentes
Accelera . sic fata iubent . namque urbe receptus

Rex eris et sceptro tutus potiere perenni
Retulit ille pedem torvamque a moenibus urbis
Avertens faciem procul ha procul omnia dixit
Talia dii pellant multo quoque ego iustius evum
Exul agam quam me videant capitolia regem
Dixit et extemplo populumque gravemque senatum
Convocat ante tamen pacali cornua lauro
Velat et aggeribus factis a milite forti
Insistit priscosque deos ex more precatus
Est ait hic unus quem vos nisi pellitis urbe
Rex erit is quis signo non nomine dicam
Cornua fronte gerit quem vobis indicat augur
Si romam intrarit famulaque iura daturum
Ille quidem portas potuit irrumpere apertas
Sed nos obstitimus quamvis coniunctior illo
Nemo mihi est vos virum urbe prohibete quirites
Vel si dignus erit gravibus vincite catenis
Aut finite metum fatalis morte tiranni
Qualia succinctis ubi trux insibilat eurus
Murmura pinetis fiunt aut qualia fluctus
Equorei faciunt siquis procul audiat illos
Tale sonat populus sed per confusa trementis
Verba tamen vulgi vox eminet una quis ille est
Et spectant frontes predictaque cornua querunt
Rursus ad hos cipus quem poscitis inquit habetis
Et dempta capiti populo prohibente corona
Exhibuit gemino presignia tempora cornu
Demisere oculos omnes gemitumque dedere
Atque illud meritis clarum quis credere possit
Inviti videre caput nec honore carere
Ulterius passi festam imposuere coronam
At proceres quoniam muros intrare vetaris
Ruris onerati tantum tibi cipe dedere
Quantum depresso subiectis bobus aratro
Complecti posses ad finem lucis ab ortu

17

157

Cornua q auratis mira referentia forma
postibus insculpunt longum mansura per evum
Pandite nunc muse presentia numina vatum
Scitis enim nec vos fallit spaciosa vetustas
Unde coronide circumflua tibridis alti
Insula romuleae sacris adiecerit urbis
Dira lues quondam latias viciaverat auras
pallida q exangui squalebant corpora morbo
Funeribus fessi postquam mortalia cernunt
Temptamenta nichil nichil artes posse medentum
Auxilium celeste petunt mediam q tenentes
orbis humum delfos adeunt oracula phebi
Ut q salutifera miseris succurrere rebus
Sorte velit tanteque urbis mala finiat orant
Et locus et laurus et quas habet ipse pharetre
Intremuere simul cortinaque reddidit imo
hanc adito vocem pavefacta q corpora movit
Quod petis hinc propriore loco romane petisses
Et pete nunc propriore loco non apolline vobis
Qui minuat luctus opus est sed apolline nato
Ite bonis avibus prolem q accersite nostram
Iussa dei prudens postquam accepere senatus
Quam colat explorant iuvenis phebeius urbem
Qui q petant venti epidauria littora mittunt
Que simul incurva missi tetigere carina
Concilium graios q patres adiere darent q
Oravere deum qui presens funera gentis
Finiat ausonie certant ita dicere sortes
Dissidet et variat sententia pars q negandum
Non putat auxilium multi retinere suam q
Non emittere opem nec numina tradere suadent
Dum dubitant seram pepulere crepuscula lucem
Umbra q telluris tenebras induxerat orbi
Cum deus in somnis opifex consistere visus
Ante tuum romane thorum sed qualis in ede

Esse solet. baculum que tenens agreste sinistra
Cesariem longe dextra deducere barbe
Et placido tales emittere pectore uoces
Pone metus. ueniam simulacraque mea relinquam
Hunc modo serpentem baculum qui nexibus ambit
Respice et usque nota uisu ut cognoscere possis
Vertar in hunc. sed maior ero tantusque uidebor
In quantum uerti celestia corpora debent
Extemplo cum uoce deus cum uoce deoque
Somnus abit somnique fugam lux alma secuta est
Postera sidereos aurora remouerat ignes
Incerti quid agant proceres ad templa petiti
Perueniunt operosa dei quaque ipsa morari
Sede uelit signis celestibus indicet orant
Vix bene desierant cum cristis aureus alte
In serpente deus prenuntia sibila mouit
Aduentuque suo signumque arasque foresque
Marmoreumque solum fastigiaque aurea mouit
Pectoribusque tenus media sublimis in ede
Constitit atque oculos circumtulit igne micantes
Territa turba pauet cognouit numen a castis
En uitta crines albente sacerdos
En deus est deus est animis linguisque fauete
Quisquis adest dixit sis o pulcherrime uisus
Vtiliter populosque iuues tua sacra colentes
Quisquis adest uisum numen adorat et omnes
Verba sacerdotis referunt geminata piumque
Eneade prestant et mente et uoce fauorem
Annuit his motisque deus rata pignora cristis
Et repetita dedit uibrata sibila lingua
Tum gradibus nitidis delabitur oraque retro
Flexit et antiquas abiturus respicit aras
Assuetasque domos habitataque templa salutat
Inde per iniectis adopertam floribus ingens
Serpit humum flectitque sinus mediamque per urbem
Tendit ad incuruo munitos aggere portus

Restitit hic agmenque suum turbeque sequentis
Officium placido visus dimittere vultu
Corpus in ausonia posuit rate. numinis illa
Sensit onus pressa est dei gravitate carina
Eneade gaudent ceso que in litore tauro
Torta coronate solvunt retinacula navis
Impulerat levis aura ratem. deus eminet alte
Impositaque premens puppim cervice recurvam
Ceruleas despectat aquas modicisque per equor
Ionium zefiris sexto pallantidos ortu
Italiam tenuit. preterque latinia templa
Nobilitata dea silleaque littora fertur
Linquit iapigiam levibus amphrisia remis
Saxa. fugit dextra prerupta celenia parte
Nomethiumque legit caulonaque narciamque
Evicitque fretum siculique angusta que pelori
Ipotadeque domus regis thermesque metalla
Leuconiamque petit. tepidique rosaria pesti
Inde legit campeas promunctoriumque minerve
Et surrentino generosos palmite colles
Herculeamque urbem. stabiasque et in otia natam
Partenopen. et ab hac cumee templa sibille
Hinc calidi fontes lentiferque tenetur
Linterinum multamque trahens sub gurgite arenam
Vulturnus niveisque frequens sinuessa columbis
Minturneque graves. et quam tumulavit alumnus
Antiphateque domus tractaque obsessa palude
Et tellus circea. et spissi littoris ancon
Huc ubi veliferam naute advertere carinam
Asper erat iam pontus deus enim explicat orbes
Perque sinus crebros et magna volumina labens
Templa parentis init flavum tangentia litus
Equore placato patrias epidaurius aras
Linquit et hospicio iuncti sibi numinis usus
Littoream tractu squame crepitantis arenam

Glosses (left margin): lacinus latro fuit quem hercules occidit et in loco interfectionis fit templum ad honorem iunonis — amphisus est fluvius scopulis plenus

Glosses (right margin): sallea ubi salla mutata fuit in monstrum marinum — iapigia ubi daunus iapigis filius regnavit — pestum est opidum ubi habundant bis in anno rose

Interlinear: cecraunia (over celenia); aliter (over sinuessa); curietam (over frequens); eneas (over columbis)

pu.

Sulcat. et innix' ea moderamine naius in alta
Pupe caput posuit donec castra que sacrumque
Lauini sedes tiberina que ad ostia uenit
Huic omnis populi passim matrum que nurum que
Obuia turba uenit que que ignes troiace seruat
Vesta. tuos leti que deum clamore salutant
Quaque per aduersas nauis cita ducitur vndas
Tura super ripas. aris ex ordine factis
Parte ab utraque sonant. et odorant aera fumo
Ictaque colla mouens interficit hostia cultros
Iamque caput mundi romanam intrauerat urbem
Erigitur serpens summoque acclinia malo
Colla mouet sedesque sibi circumspicit aptas
Scinditur in geminas partes circumfluus amnis
Insula nomen habet. laterumque in parte duorum
Porrigit equales media tellure lacertos
Huc se delatus pinu phebeius anguis
Contulit. et finem specie celeste resumpta
Luctibus imposuit. uenitque salutifer urbi
Hic tamen accessit delubris aduena nostris
Cesar in urbe sua deus est quem marte togaque
Precipuum non bella magis finita triumphis
Resque domi geste properataque gloria rerum
In sidus uertere nouum stellamque comantem
Quam sua progenies neque enim de cesaris actis
Vllum maius opus quam quod pater extitit huius
Scilicet equoreos plus est domuisse britannos
Perque papiriferi septeflua flumina nili
Victrices egisse rates. numidasque rebelles
Cinipheumque iubam. mitridaticisque tumentem
Nominibus pontum populo adiecisse quirini
Et multos meruisse aliquos que egisse triumphos
Quam tantum genuisse virum. quo preside rerum
Humano generi superi fauistis abunde
Ne foret hic igitur mortali semine cretus

Ille deus faciendus erat. quod ut aurea uidit
Enee genitrix uidit quoque triste parari
Pontifici letum et coniurata arma moueri
Palluit. et cunctis ut cuique erat obuia diuis
Assuit dicebat quanta michi mole parentur
Insidie. quantaque caput cum fraude petatur
Quod de dardanio solum michi restat iulo
Sola ne semper ero iustis exercita curis
Quam modo tytide calidonia wlneret hasta
Nunc male defense confundant menia troie
Que uideam natum tantis erroribus actum
Iactari que freto sedes que intrare silentum
Bella que cum turno gerere. aut si vera fatemur
Cum iunone magis quid nunc antiqua recordor
Damna mei generis timor hic meminisse priorum
Non sinit in me acui sceleratos cernitis enses
Quos prohibete precor. facinus que repellite. neue
Cede sacerdotis flammas extinguite veste
Talia nequicquam toto uenus anxia celo
Verba iacit. superos que mouet qui rumpere quamquam
Ferrea non possunt ueterum decreta sororum
Signa tamen luctus dant haud incerta futuri
Arma ferunt inter nigras crepitantia nubes
Terribiles que tubas audita que cornua celo
Premonuisse nefas. solis quoque tristis imago
Lurida sollicitis prebebat lumina terris
Sepe faces inde medijs ardere sub astris
Sepe inter nimbos gutte cecidere cruente
Cerulus et uultum ferrugine lucifer atra
Sparsus erat sparsi lunares sanguine currus
Tristia mille locis stigius dedit omina bubo
Mille locis lacrimauit ebur. cantus que feruntur
Auditi. sanctis et uerba minantia lucis
Victima nulla litat magnos que instare tumultus

fibra mouet. cesū qȝ caput repit̄ in extis
Inqȝ foro cīcū qȝ domos et templa deoꝝ
Nocturnos ululasse canes. vmbrasqȝ silentū
Errauisse ferūt. motūqȝ tremorib' urbeȝ
Non tñ insidias ventūqȝ vincere fata
Pmonit' potuere deū strictiqȝ ferunt̄
In tēplū gladii neqȝ eni loc' ull' in vrbe
Ad facin' dirāqȝ plac; nisi curia cede
Tū vo citerea suū pcussit utiqȝ
pect' et etcerea molit̄ ꝯdē nube
Qua pus infesto paris ē erept' atride
Et diomedeos eneas fugerat enses
Talib' hanc genitor. sola isupabile fatū
Nata moue paras. itres lic; ipā sororꝝ
Tecta triū. cernes illic molimine uasto
Ex ere et solido reꝝ tabularia ferro
Que qȝ neqȝ ocūssus celi neqȝ fulmīs irā
Nec metuūt ullas tuta atqȝ eterna ruinas
Inuenies illic incisa adamante perenni
Fata tui gen'is. legi ipse. aīo qȝ notaui
Et referā ne sis iā etiam ignara futuri
Hic sua cōpleuit pro quo citerea laboras
Tpa pfectis quos t're debuit annis
Vt d's accedat celo. tēplisqȝ colatur
Tu facies. natusqȝ suus qui nominis hes
Impositū feret unus on' cesiqȝ parent̄
Nos ī bella suos fortissim' ultor habebit
Illius auspiciis obsesse menia pacem
illū Victa petet mutine. pharsalia senciet illū ubi brutus et cassius victi sunt ab augusto
Emathie qȝ itm madefient cede philippi
Et magnū siculis nomē supabit' vndis
Romani qȝ ducis cleopatra ꝯiux egiptia tede
Non bn̄ fisa cadet. frustr qȝ erit illa minata
Seruitura suo capitolia nrā canopo

Quid tibi barbariam gentesque ab utroque iacentes
oceano numerem? quodcumque habitabile tellus
sustinet huius erit. pontus quoque serviet illi
pace data terris. animum ad civilia vertet
iura suum. legesque feret iustissimus auctor
exemploque suo mores reget. inque futuri
temporis etatem venturorumque nepotum
prospiciens prolem sanctam de coniuge natam
ferre simul nomenque suum curasque iubebit
nec nisi cum senior similes equaverit annos
ethereas sedes cognataque sidera tanget
hanc animam interea ceso de corpore raptam
fac iubar ut semper capitolia nostra forumque
divus ab excelsa prospectet iulius ede
Vix ea fatus erat. media cum sede senatus
constitit alma venus nulli cernenda. suique
Cesaris eripuit membris. nec in aera solvi
passa recentem animam celestibus intulit astris
dumque tulit. lumen capere atque ignescere sensit
emisitque simul luna volat altius illa
flammiferumque trahens spacioso limite crinem
stella micat. natique videns bene facta fatetur
esse suis maiora. et vinci gaudet ab illo
Hic sua preferri quamquam vetat acta paternis
libera fama. tamen nullisque obnoxia iussis
invitum prefert. unaque in parte repugnat
Sic magnus cedit titulis agamenonis atreus
Egea sic teseus. sic pelea vicit achilles
Denique ut exemplis ipsos equantibus utar
Sic et saturnus minor est iove. iupiter arces
temperat ethereas. et mundi regna triformis
terra sub augusto pater est et rector uterque.
Di precor enee comites quibus ensis et ignis
cesserunt. dique indigetes. genitorque quirine
urbis. et invicti genitor gradive quirini
Vestaque cesareos inter sacrata penates

Et cu̅ cesarea tu phebe domestice uesta
Qui qz tenes altas tarpeias iuppit' arces
Quosqz alios uati fas appellae piumqz est
Tarda sit illa dies. et nr̅o serior euo
Qua caput augusti que te̅pat orbe relicto
Accedat celo. faueat qz p̄cantib' absens
Iamqz opus exegi. qd n̄ iouis ira. n̄ ignis
Nec potit ferru̅. n̄ edax abolere uetustas
Cu̅ uolet illa dies que nil nisi corpis hui'
Ius h̅t īcerti spacium michi finiat eui
Parte tn̄ meliore mei sup alta perennis
Astra ferar. nome̅ qz erit indelebile nostru̅
Quaqz patet domite romana potec̅ia t̅ris
Ore legar p̄p̄li. p qz omnia secula fama
Siqd h̅nt veri uatu̅ presagia viuam

Orba parente suo qu̅cuqz volumina cernis
His salte̅ vr̅a in vrbe detur locus
Quo qz mage faueas. n̄ hec su̅t edita d se.
Sz q̅si de dn̄i funere rapta sui
Quicquid ī his uicii rude carmen hebit
Emendaturus si licuisset erat

Hunc mu̅du̅ tipice laberint' denotat iste
Intranti larg' redeunti sz nimis artus
Sic mu̅do captus viciorz mole grauatus
Vix valet ad vite doctrinam quisqz redire
Bis sex millenos uersus in codice scriptos
Sz ter qu̅qz min' continet ouidius

Quo nō pueni ueniat mea fama supstes
Actor ubi moritur uiuat honore liber

Epitaphium hectoris

Troū ptector danū met' h' iacet hector
Defensor patrie iuuenū fortissim' hector
Occubuit telo uiolenti victus achillis
Occubuere simul spes fallit frigum
Hic ferus eacides tūu sua menia tēit
Que uiuentis manib' traxat ante suis
O qntos pamo lux attulit illa dolores
Quos flet' ecube q's dedit andromache
Huc raptū patē infelix auro qz r̄pulsū
Credidit · et merens hac tumlat humo

Epitaphium Achillis :

Pelides ego sū tetidis notissimā proles
Cui uirt' darū nomē hēc dedit
Qui straui totiens armis victoib' hostes
In qz fugā solus milia multa dedi
Hectore h' magno sūma ē m' gla ceso
Qui sepe argolicas debilitauit opes
Ille m'cempt' soluit me vindice penas
Pergama tūc ferro pcubuere meo
Laudib' immēsis victor sup astra fēbar
Cū pressi hostilē fraude pempt' vnū

Quid ē mors faciā q' nlli parcē nosti
Nescis letitiā nescis amare iocos
Ihus ego pualui · toto notissimus orbi
Hic m' larga dom' · hic michi c̄sus eāt
Gaudelū semp · qd enī si gaudia desint
Hec uag' ⁊ fallax utile mundus habet ·
Me uiso rapido subito cecidere furores
Ridebat sūm' me ueniente dolor
Non licuit qsqm mordacib' vrere curl
Nec rex in cūcta mobilitate trahi

Vincebat cunctos presencia nostra timores
Et metum infelix quelibet hora fuit
Motibus ac dictis tegitur quoque arte placebam
Exhilarans variis tristia corda iocis.
Fingebam vultus habitus ac verba loquentum
Ut plures uno crederer ore loqui
Ipsa et que nostra oculis generabat imago
Horruit in vultus se magis esse meos
O quociens imitata meo se femina gestu
Vidit et erubuit tota conmata fuit
Ergo quicumque nostro videantur in corpore forme
Tot metum raptas abstulit atra dies
Qui vos iam tristi turbatus deprecor ore
Qui mea legitis cum pietate reum
O quam letus eras lusitor dicite mesti
Sint et vitales sint et leta modo

lpes ego fui sicule regionis alumna
Quam paul a patria coniuge egit amor
Portacib' saces cetam nt pegna quiesco
Coniugis etiam testificata tronum

rigida francisci lapis hic tegit ossa petrarce
Suscipe virgo parens animam sate virgine parce
Fessaque iam terris celi requiescat in arce

ac sub mole iacent cineres ac ossa iohannis
Mens sedet ante deum meritis ornata laborum
Mortalis vite genitor boccacius illi
Patria certaldum. studium fuit alma poesis

ura monarchie superos flegetonta lacusque
Lustrando cecini voluerunt fata quousque
Sed quia pars cessit melioribus hospita castris
Auctoremque suum petiit felicior astris
Que genuit parvi florencia mater amoris

nclita fama cuius universum penetrat orbem
Dantes alighieri florenti genitus urbe
Conditor eloquii lumen decusque musarum
Vulnere seve necis stratus ad sidera tendens
Dominicis annis ter septem mille trecentis
Septembris ydibus presenti clauditur aula

F

i n i

s

Parue nc inuideo sin me liber ibis i urbe
Heu mi q dno no licet ire tuo
Vade s incultus quale decz exul' ee
Infelix hitu tempis huius habe
Nc te purpureo uelet vaccinia fuco
No e queniens luctibus iste color
Nc titulus minio nc cedro carta notet
Candida nc nigra cornua fronte geras
Felices ornet h instrumeta libellos
Fortune memorem te decz ee mee
Nc fragili gemine poliant pumice frontes
Hirsutus sparsis ut uideare comis
Neue liture pudeat qui uidit illas
De lacrimis factas sentiat ee meis
Vade liber iibis qz meis loca grata saluta
Contingaz ista quo licet ire pede
Si quis ut i pplo nri no imemor illo
Si quis q qd agam forte requirat erit
Viue me dices saluu tn ee negabis
Id qz qd viua munus hre dei
Atqz ita tu tacitus querenti plura legendu
Ne qd no opus e forte loqre caue
Ptinus admonitus repetet mea crimina lector
Et pergar ppli publicus ore reus
Nc te defendas quamuis mordebere dictis
Causa patrocinio no bo peior erit
Inuenies aliquem q te suspiret adeptu
Carmina nc siccis plegat ista genis
Et tacitus secum ne quis malus audiat optet
Sit mea lenito cesare pena leuis
Nos qz quisquis erit ne sit miser ipse precamur
Placatos misero q uolet ee deos
Queqz volet rata sit placataqz principis ira
Sedibus in patriis det mi posse mori
Vt peragas mandata liber culpabere forsan
Ingeniiqz hic laude ferere mei
Iudicis officiu e ut res ita tpa reru
Querere quesito tempore tutus eris

Carmīa puemīt aīo deducta sēno
Nubila sūt subitis tēpa nrā malis
Carīa secessū scbentis et otia q̄rūt
Me mar̄ me venti me fea iactat hieps
Carib, metꝯ oīs adest. eo pditꝯ ēē
hesurū iugulo iā puto iāqꝫ meo
h ꝙ que facio iudex mirabit̄ eqūs
Scpta qꝫ cū uenia q̄liaqꝫ leget
Da m̄ meomiden et tot c̄ūspice casꝯ
Ingeniū tantis excidet oē malis
Deniqꝫ securꝯ fame lib̄ ire memēto
Nec tibi sit lecto displicuisse pudor
Nō ita se nob̄ pbet fortūa sc̄dām
Vt tibi sit racio laudis hēnda tue
Donec erā sospes tituli tangebar amore
q̄rendi qꝫ m̄ nominis ardor erat
Carīa nūc si nō studiūqꝫ qd obstitit odi
Sit satis ingenio sic fuga parta meo
I tū et p me tu cui licet aspice romā
Dij facerent posses nūc meus ēē lib̄
Nec te ꝙ uenies magnā pegrinꝯ ī urbē
Ignotū pplō posse uenire puta
Vt titulo careas ipō noscere colorē
Dissimulare velis te licet ēē meū
Clam tn̄ intrato ne te mea carīa ledat
Nō sūt ut q̄dā plena fauoris erat
Si qs erit q̄ te q̄a sis meꝯ ēē legēdū
Nō putet egremio reyciat qꝫ suo
Inspice dic titulū nō sū preceptor amoris
Qua siunt penas iā dedit id opꝯ
Forsitā expectes an ī alta palacia missū
Scandē te iubeā cesareā qꝫ domū
Ignoscāt augusta m̄ loca dij qꝫ locorū
Venit ī hoc illa fulmen ab arce caput
Esse quidē memini mitissima sedib, illis
Numina sed timeo qui nocuere deos
Terret̄ minimo pēne stridore columba
Vnguib, accipiter saucia facta tuis

Nec procul a stabulis gaudet discedere si qua
Excussa est avidi dentibus agna lupi
Vitaret celum pheton si viveret et quos
Captarat stulte tangere nollet equos
Me quoque que sensi fateor iovis arma timere
Me reor infesto cum tonat igne peti
Quicumque argolica de classe capharea fugit
Semper ab euboicis vela retorquet aquis
Et mea cimba semel vasta percussa procella
Illum quo lesa est horret adire locum
Ergo cave timida liber et circumspice mente
Ut satis a media sit tibi plebe legi
Dum petit infirmis nimium sublimia pennis
Icarus ycareas nomine fecit aquas
Difficile est tamen hinc remis utaris an aura
Dicere consilium resque locusque dabunt
Si poteris vacuo tradi si cuncta videbis
Mitia si vires fregerit ira suas
Si quis erit qui te dubitantem et adire verentem
Tradat et ante tamen pauca loquatur adi
Luce bona domino quam tuo felicior ipso
Pervenias illuc et mala nostra leves
Namque ea vel nemo vel qui mihi vulnera fecit
Solus achilleo tollere more potest
Tantum ne noceas dum vis prodesse memento
Nam spes est animi nostra timore minor
Queque quiescebat ne mota resevi at ira
Et pene ne sis altera causa cave
Cum tamen in nostrum fueris penetrale receptus
Contigeris que tuam scrinia curva domum
Aspicies illic positos ex ordine fratres
Quos studium cunctos evigilavit idem
Cetera turba palam titulos ostendet apertos
Et sua detecta nomina fronte geret
Tres procul obscura latitantes parte videbis
Hi quia quod nemo nescit amare docent
Hos tu vel fugias vel si satis oris habebis

Oedipodas facto telegonasque voces
Deque tribus moneo si qua est tibi cura parentis
Ne quemquam quamvis ipse docebit ames
Sunt quoque mutate ter quinque volumina forme
Nuper ab exequiis carmina rapta meis
His mando dicas inter mutata referri
Fortune vultum corpora posse mee
Namque ea dissimilis subito est effecta priori
Flenda que nunc aliquo tempore leta fuit
Plura quidem mandare tibi si queris habebam
Sed vereor tarde causa fuisse more
Et si que subeunt tecum liber omnia feres
Sarcina laturo magna futurus eris
Longa via est propera nobis habitabitur orbis
Ultimus a terra terra remota mea
Di maris et celi quid enim nisi vota supersunt
Solvere quassate parcite membra ratis
Neve precor magni subscribite cesaris ire
Sepe premente deo fert deus alter opem
Mulciber in troiam pro troia stabat apollo
Equa venus teucris pallas iniqua fuit
Oderat eneam propior saturnia turno
Ille tamen veneris numine tutus erat
Sepe ferox cautum petiit neptunus ulixem
Eripuit patruo sepe minerva suo
Et nobis aliquid quamvis distamus ab illis
Quis vetat irato numen adesse deo
Verba miser frustra non proficientia perdo
Ipsa graves spargunt ora loquentis aque
Terribilisque notus iactat mea verba precesque
Ad quos mittuntur non sinit ire deos
Ergo idem venti ne causa ledar in una
Velaque nescio quo verbaque nostra ferunt
Me miserum quanti montes volvuntur aquarum
Iam iam tacturos sidera summa putes
Me miserum quante subsidunt equore valles
Iam iam tacturas tartara nigra putes

Quoq3 aspicio nl' ē nisi pot9 et aer
Fluctib9 hic tumid9 · nubib9 i^e minax
Inter^m q3 fremunt īmani m̄mure uenti
Nescit cui dn̄o pareat ūda maris
Nā mo ꝑpureo uires capit eur9 ab ortu
Nc zephirus sero uespe missus adest
Nc gelid9 sicca boreas bachat^r abarcto
Nc noth9 aduersa ꝑlia frōte gerit
Rector i incerto ē · n^c qđ fugiat ue petat ue
Inuenit ambiguus ars stupet ipa malis
Scilicet occidim9 n^c spes ē ulla salutis
Dū q3 loq^or uult9 obruit ūda meos
Opp^rimet hāc aīam fluct9 frustra q3 p̄cāti
Ore necaturas accipiem9 aquas
At pia nl aliud q̄ me dolet exule cōiux
Hc vnū nr̄i scit q3 gemit mali
Nescit i imēso iactari corpa ponto
Nescit agi uentis nescit adēe necē
O bn̄ q̄ nō sū mecū ꝯscendē passa
Ne m̄ mors miserō bis patienda foret
At nc ut peream qm̄ caret illa ꝑiclo
Dimidia certe parte sup̄stes ero
Heu m̄ q̄ celeri micuere nubila flama
Quāt9 ab ethereo ꝑsonat axe fragor
Nc leuius laterū tabule feriūt^r ab undis
Quā g^rue baliste menia pulsat onus
Qui uenit h' fluct9 · fluct9 sup̄emi^net oēs
Posterior nono ē · vndecimo q3 prior
Nc letū timeo gen9 ē miserabile leti
Demite naufragiū mors m̄ mun9 erit
Est aliquid fato q3 suo ferro q3 cadētes
In solida moriens ponē corp9 humo
Et mandāe suis aliquā mandāe sepulcrū
Et nō equoreis piscib9 esse cibū
Fingite me dignū tali nece n̄ ego solus
Hic uehor īmeritos cur mea pena t^rahit

Yeh supi videt qz dee qbq equorā cuē
Vtraqz iā nrīs sistite turba minas
Quā qz dedit uitā mitissīā cesaris irā
hac sinite īfelix ī loca iussa ferā
Si quoq̄ merui me pena pdē uultis
Culpa mea ē ipō iudice morte minor
Mittē me stigias ꝑ me uoluissz ī udas
Cesar ī hoc vrā nō eguisset ope
Est illi nri nō inuidiosa cruois
Copia qd' qz dedit cū uolet ipē feret
Vos qº q's cte nllo puto cimē lesi
Contenti mris iā pcor este malis
Nec tn̄ ut cuncti miserū seruaē uelitis
Qd' perijt saluū nō caput ēē pt
Vt maē csidat uētis qz ferētibz utar
Vt mi parcatis nō miq exul ero
Nō ego diuicias auidq siꝫ fiē parandi
Latū mutādis mercibz eq̄r aro
Nc peto q's qdā perij studiosq atheas
Opida nō asie nō m̄ nota pius
Nō ut alexadri clarā dlatq ad urbē
Delicias uideā nile iocose tuas
Qd' facile ē opto · uētos · q's cdē posset
Sarmatis ē tellq quā mea uela petūt
Obligor ut tagaz seui fera littoā poti
Qd' qz sit a pria iā fuga tarda qror
Nescio q's uideā poitos ut ī orbe thomitas
Exilē facio ꝑ mea uota uiam
Seu me diligitis tātos cpescite fluctq
Pna qz sit me numina urā rati
Seu magis odistis iusse me adducite tre
Supplicij ps ē hac regiōe mori
Ferte qd h' facio rapidi mea carpa veti
Ausonios fines cur mea uela uidet
Noluit h' cesar ꝫ quē fugt ie tenetis
Aspiciat uultq pontica tra meos
Et iubz et merui nc q dapnauit ille

Crimina defendi phas ne puta ne puta
Q. tamen acta deos nunquam mortalia fallunt
A culpa facinus scitis abesse mea
Immo ita si scitis et me meus abstulit error
Stulta quoque mens nobis non scelerata fuit
Quam libet exiguis domui si fauimus illi
Si satis augusti publica iussa michi
Hoc duce si dixi felicia secla proque
Cesare thura pius cesaribusque dedi
Si fuit hic animus nobis ita parcite diui
Si minus alta cadens obruat unda caput
Fallor an incipiunt grauide euanescere nubes
Victaque mutati frangitur unda maris
Non casu uos sed sub hoc dicione uocati
Fallere quos non est hanc michi fertis opem
Cum subit illius tristissima noctis imago
Qua michi supremum tempus in orbe fuit
Cum repeto noctem qua tot michi cara reliqui
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis
Iam prope lux aderat qua me discedere cesar
Finibus extreme iusserat ausonie
Nec spacium fuerat nec mens satis apta parandi
Torpuerant longa corpora nostra mora
Non michi seruorum comites non cura legendi
Non apte profugo uestis opisue fuit
Non aliter stupui quam qui iouis ignibus ictus
Viuit et est uite nescius ipse sue
Ut tamen hanc animi nubem dolor ipse remouit
Et tandem sensus conualuere mei
Alloquor extremum mestos abiturus amicos
Qui modo de multis unus et alter erant
Uxor amans flentem flens acrius ipsa tenebat
Imbre per indignas usque cadente genas
Nata procul libicis aberat diuersa sub horis
Nec poterat fati certior esse mei
Quocumque aspiceres luctus gemitusque sonabant
Formaque non taciti funeris intus erat

Femiā uir q3 mo puī q3 funē meret
In q3 domo lacimas āgulus oīs het
Si licz exeplis pruo grādibus uti
h faciēs troie cū capet erat
Iā q3 quiescebāt uoces hoīm q3 canū q3
Luna q3 nocturnos alta regebāt equos
hāc eo suspiciēs z ab hac capitolia cnēs
Que nrō frustra iūcta fuere lari
Numina vicinis hītantia sedibus inquā
Iā q3 oclis nunq̄ templa videnda meis
Dy q3 relinquendi quos urbs hēt alta quirini
Este salutati tempus i omē michi
Et quāquā sero clipeū post uulnā sumo
Attamē hāc odys exhonerate fugā
Celesti q3 uiro quis me decepit error
Dicite p culpa ne scelus esse putet
Ut qd' uos scitis pene quo sentiat actor
placato possū nō miser eē deo
hac prece adoraui supos eam plibus uxor
Singultu medios impediente sonos
Illa etiā ante lares sparsis ꝓstrata capill
Contigit extinctos ore pcante focos
Multa q3 i aduersos effudit ūba penates
p deplorato nō valitura viro
Iā q3 more spatiū nox precipitata negabat
Versa sub axe suo parrasis arctos erat
qd facerem pie blādo retinebar amore
Ultima sed iusse nox erat illa fuge
ha quociens aliquo dixi ꝓperante qd urges
Vl' quo festinas ire vl' unde uide
ha quociens ītā me sū mentitus hēre
horā ꝓposite que foret apta fuge
Ter limē tetigi ter sū reuocatus z ipe
Indulgens aīo pes m tardus erat
Sepe uale dco rursus sū multa locutus
Et q̄si discedens oscula summa dedi
Sepe ipē eadē mādata dedi me q3 ipē fefelli

Respiciens oculis pignora cara meis
Denique quid propero Scithia est quo mittimur inquit
Roma relinquenda est utraque iusta mora est
Uxor in eternum vivo mihi viva negatur
Et domus et fide dulcia membra domus
Et quos ego dilexi fraterno more sodales
O mihi Thesea pectora iuncta fide
Et licet amplectar numquam fortasse licebit
Amplius in lucro est que datur hora mihi
Nec mora sermonis verba imperfecta relinquo
Complectens animo proxima queque meo
Dum loquor et flemus celo nitidissimus alto
Stella gravis nobis lucifer ortus erat
Dividor haud aliter quam si mea membra relinquam
Et pars abrumpi corpore visa suo est
Sic doluit Priamus tunc cum in contraria versos
Ultores habuit proditionis equos
Tunc vero exoritur clamor gemitusque meorum
Et feriunt meste pectora nuda manus
Tunc vero coniunx humeris abeuntis inherens
Miscuit hec lacrimis tristia dicta meis
Non potes avelli simul hinc simul ibimus inquit
Te sequar et coniunx exulis exul ero
Et mihi facta via est et me capit ultima tellus
Accedam profuge sarcina parva rati
Te iubet a patria discedere Cesaris ira
Me pietas pietas hec mihi Cesar erit
Talia temptabat sic temptaverat ante
Vixque dedit victas utilitate manus
Egredior sive illud erat sine funere ferri
Squalidus immissis hirta per ora comis
Illa dolore gemens tenebris narratur obortis
Semianimis medio procubuisse solo
Utque resurrexit fedatis pulvere turpi
Crinibus et gelida membra levavit humo
Se modo desertos modo complorasse penates
Nomen et erepti sepe vocasse viri

Nec gemuisse minus quam si nate ve meum ve
Vidisset structis corpus habere rogis
Et voluisse mori moriendo ponere sensus
Respectu que mei non perijsse tamen
Viuat et absentem quem sic fata tulerunt
Viuat et auxilio subleuet usque suo
Tingitur occeano custos erimantidos urse
Equoreas que suo sidere turbat aquas
Nos tamen ionium non nostra findimus equor
Sponte sed audaces cogimur esse metu
Me miserum quantis spumescant equora ventis
Eruta que ex imis feruet arena vadis
Monte nec inferior prore puppique recurue
Insilit et pictos verberat unda deos
Pinea texta sonant pulsi stridore rudentes
Ingemit et nostris ipsa carina malis
Nauita confessus gelidum pallore timorem
Iam sequitur victus non regit arte ratem
Ut que parum validus non proficientia rector
Ceruicis rigide frena remittit equo
Sic quo non voluit sed quo rapit impetus unde
Aurigam video vela dedisse rati
Quod nisi mutatas emiserit eolus auras
In loca iam nobis non adeunda ferar
Nam procul illiricis leua de parte relictis
Interdicta mihi cernitur italia
Desinat in vetitas quesso contendere terras
Et mecum magno pareat unda deo
Dum loquor et cupio pariter timeoque repelli
Increpuit quantis viribus unda latus
Parcite cerulei vos saltem numina ponti
Infestum que mihi sit satis esse iouem
Vos animam seue fessam subducite morti
Si modo qui perijt non perijsse potest
mihi post vllos nunquam memorande sodales
O cui precipue sors mea visa sua est
Attonitum qui me memini carissime primus

Ausus es eloquio sustinuisse tuo
Tu mihi consilium vivendi mitte dedisti
Cum foret in misero pectore mortis amor
Scis bene cui dicam positis pro nomine signis
Officium nec te fallat amice tuum
Hec mihi semper erunt imis infixa medullis
Perpetuus que anime debitor huius ero
Spiritus in vacuas prius hic tenuandus in auras
Ibit et in tepido deseret ossa rogo
Quam subeant animo meritorum oblivia nostro
Et longa pietas excidat ista die
Dii tibi sint faciles et opis nullius egentem
Fortunam prestent dissimilem que mee
Si tamen hec navis vento ferretur amico
Ignoraretur forsitan ista fides
Thesea pirithous non tam sensisset amicum
Si non infernas vivus adisset aquas
Ut foret exemplum veri phoceus amoris
Fecerunt furie tristis horeste tue
Si non eurialus rutulos cecidisset in hostes
Hirtacide nisi gloria nulla foret
Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum
Tempore sic duro est inspicienda fides
Dum iuvat et vultu ridet fortuna sereno
Indelibatas cuncta sequuntur opes
At simul intonuit fugiunt nec noscitur ulli
Agminibus comitum qui modo cinctus erat
Atque hec exemplis quondam collecta priorum
Nunc mihi sunt propriis cognita vera malis
Vix duo tres ve mihi de tot superestis amici
Cetera fortune non mea turba fuit
Quo magis o pauci rebus succurrite lapsis
Et date naufragio littora tuta meo
Neve metu falso nimium trepidate timentes
Hac offendatur ne pietate deus
Sepe fidem adversis etiam laudavit in armis
Inque suis amat hanc cesar in hoste probat

Causa mea est melior qui non contraria foui
Arma / sed hanc merui simplicitate fugam
Invigiles igitur nostris pro casibus oro
Diminui si qua numinis ira potest
Scire meos casus si quis desiderat omnes
plus quam quod fieri res sinit ipse petit
Tot mala sum passus quot in ethere sidera lucent :—
Parua quoque quot siccus corpora puluis habet
Multa quoque credibili tulimus maiora rataque
Quamuis acciderint non habitura fidem
Pars etiam quedam mecum moriatur oportet
Meque velim possit dissimulante tegi
Si vox infragilis pectus mihi firmius esset
Pluraque cum linguis pluribus ora forent
Non tamen idcirco complecterer omnia verbis
Materia vires exuperante meas
Pro duce naricio docti mala nostra poete
Scribite / naricio nam mala plura tuli
Ille breui spacio multis errauit in annis al' annis
Inter dulichias iliacasque domos
Nos freta sideribus totis distancia mensos
Sors tulit in geticos sarmaticosque sinus
Ille habuit fidamque manum sociosque fideles
Me profugum comites deseruere mei
Ille suam letus patriam victorque petebat
A patria fugi victus et exul ego
Nec mihi dulichium domus est ithace nec samos nec
Pena quibus non est grandis abesse locis
Sed que de septem totum circumspicit orbem
Montibus imperii roma deumque locus
Illi corpus erat durum paciensque laborum
Inualide vires ingenueque michi
Ille erat assidue seuis agitatus in armis
Assuetus studiis mollibus ipse fui
Me deus oppressit nullo mala nostra leuante
Bellatrix illi diua ferebat opem
Cumque minor ioue sit tumidis qui regnat in undis
Illum neptuni me iouis ira premit

Adde quod illius pars maxima ficta malorum est
Ponitur in nostris fabula nulla malis
Denique quesitos tetigit tamen ille penates
Queque diu petiit contigit arva tamen
At mihi perpetuo patria tellure carendum est.
Ni fuerit lesi mollior ira dei

et tam clario lide dilecta poete
Nec tam claro bachis amata suo est
Pectoribus quantum tu nostris uxor inheres
Digna minus misero non meliore viro
Te mea supposita veluti trabe fulta ruina est
Si quid adhuc ego sum muneris omne tui est
Tu facis ut spolium non sim nec nuder ab illis
Naufragii thabulas qui petiere mei
Utque rapax stimulante fame cupidus
Incustoditum captat ovile lupus.
Aut ut edax vultur corpus circumspicit et quod
Sub nulla positum condere possit humo
Sic male nescio quis male fidus rebus acerbis
In bona venturus si paterere fuit
Hunc tua per fortes virtus submovit amicos
Nulla quibus reddi gratia digna potest
Ergo quam misero tam vero teste probaris
Hic aliquod pondus si modo testis habet
Nec probitate tua prior est aut hectoris uxor
Aut comes extincto laodomia viro
Tu si meonium vatem sortita fuisses
Penelopes esset fama secunda boni
Sive tibi hoc debes nullo pia facta magistro
Cumque nova mores sit tibi luce dati
Femina seu princeps omnes tibi culta per annos
Te docet exemplum coniugis esse bone
Assimilemque sibi longa assuetudine fecit
Grandia si parvis assimilare licet
Heu mihi non magnas quod habent mea carmina vires
Nostraque sunt meritis ora minora tuis
Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris
Extinctum longis occidit omne malis

Prima locum sanctas heroidas inter haberes
Prima bonis animi conspicerere tui
Quantumcumque tamen preconia nostra valebunt
Carminibus vives tempus in omne meis
Si quis habes nostri similes in imagine vultus
Deme meis hederas bachica serta comis
Ista decent letos felicia signa poetas
Temporibus non est apta corona meis
Hoc tibi dissimula senti tamen optime dicam
In digito qui me fers que refers que tuo
Effigiemque meam fulvo complexus in auro
Cara relegati quam potes ora vides
Que quociens spectas subeat tibi dicere forsan
Quam procul a nobis naso sodalis abest
Grata tua est pietas sed carmina maior imago
Sunt mea que mando qualiacumque legas
Carmina mutatas hominum dicentia formas
Infelix domini quod fuga rupit opus
Hec ego discedens sicut bona multa meorum
Ipse mea posui mestus in igne manu
Ut sic que cremasse suum fertur sub stipite natum
Thestias et melior matre fuisse soror
Sic ego non meritos mecum peritura libellos
Imposui rapidis viscera nostra rogis
Vel quod eram musas ut crimina nostra perosus
Vel quod adhuc crescens et rude carmen erat
Que quoniam non sunt penitus sublata sed extant
Pluribus exemplis scripta fuisse reor
Nunc precor ut vivant et non ignava legentem
Ocia delectent admoneantque mei
Nec tamen illa legi poterunt patienter ab ullo
Nesciet his summam si quis abesse manum
Ablatum mediis opus est incudibus illud
Defuit et scriptis ultima lima meis
Et veniam pro laude peto laudatus abunde
Non fastiditus si tibi lector ero
Hos quoque sex versus in prima fronte libelli
Si preponendos esse putabis habe

Orba parente suo quicumque volumina tangit
His saltem vestra detur in urbe locus
Quoque magis faveas non haec sunt edita ab illo
Sed quasi de domini funere rapta sui
Quicquid in his igitur vitii rude carmen habebit
Emendaturus si licuisset eram
In caput alta suum labentur ab equore retro
flumina conversis sol quoque recurret equis
Terra feret stellas celum findetur aratro
Unda dabit flammas et dabit ignis aquas
Omnia nature prepostera legibus ibunt
parsque suum mundi nulla tenebit iter
Omnia iam fient fieri que posse negabam
Et nichil est de quo non sit habenda fides
hec ego vaticinor quia sum deceptus ab illo
Laturum misero quem michi rebar opem
Tanta ne te fallax cepere oblivia mentis
Afflictum quoque fuit tantus adire timor
Ut neque respiceres nec consolarere iacentem
Dure nec exequias prosequerere meas
Illud amicitie sanctum ac venerabile nomen
Re tibi pro vili sub pedibusque iacet
Quid fuit ingentem prostratum mole sodalem
Visere et alloquio parte levare tuo
Inque meos si non lacrimas dimittere casus
Pauca tamen ficto verba dolore queri
Idque quod ignoti faciunt vale dicere saltem
Et vocem populi publica quoque ore sequi
Denique lugubres vultus numquamque videndos
Cernere supremo dum licuit quoque die
Dicendumque semel toto non amplius evo
Accipere et parili reddere voce vale
At fecere alii nullo mihi federe iuncti
Dum lacrimas animi signa dedere sui
Quid nisi convictu causisque valentibus essem
Temporis et longi vinctus amore tibi
Quid nisi tot lusus et tot mea seria nosses
Affectus totiens in genus omne loci

Quid nisi duntaxat a me mihi cognitus esses
Ut nossem ludos scena quam ipse tua
Cuncta ne in equoreos abierunt irrita ventos
Cuncta ne letheis mersa feruntur aquis
Non ego te genitum placida reor urbe quirini
Urbe meo que iam non adeunda pede est
Sed scopulis ponti quos hec habet ora sinistri
In que feris scitie sarmaticisque iugis
Et tua sunt silices circumque precordia vene
Et rigidi ferri semina pectus habet
Que que tibi quondam tenero ducenda palato
Plena dedit nutrix ubera. tygris erat
Haut mala nostra minus quam nunc aliena putares
Duriciem que mihi non agerere reus
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damnis
Ut careant numeris tempora prima suis
Effice peccati ne sim memor huius et illo
Officium laudem quo queror ore tuum
etur inoffense vite contingere metam
Qui legis hoc nobis non inimicus opus
Atque utinam pro te possit [ut tuis] mea vota valere
Que pro me duros non tetigere deos
Donec eris felix multos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubila solus eris
Aspicias ut veniant ad candida tecta columbe
Accipiat nullas sordida turris aves
Horrea formice tendunt ad inania numquam
Nullus ad amissas ibit amicus opes
Utque comes radios per solis euntibus umbra
Cum latet hic pressus nubibus illa fugit
Mobile sic sequitur fortune lumina vulgus
Que simul inducta nube teguntur abit
Hec precor ut possint tibi semper falsa videri
Sunt tamen eventu vera fatenda meo
Dum stetimus turbe quantum satis esset habebat
[i. famosa] [superba honorum]
Nota quidem sed non ambitiosa domus
Ut simul impulsa est omnes timuere ruinam — ut . primum semel i. una vice / ut At postquam simul quam primum
[i. collisa]
Cauta que communi terga dedere fuge

Sena neqꝫ admiror metuūt si fulmiā quoꝝ
Ignibꝫ afflari proxima queqꝫ solet
Sed tū in durīs remanētez rebꝫ amicū
Quolibet īuisos cesar in hoste ꝑbat
Nec solet irasci nec em̄ moderatior alter
Cū quis ī aduersīs si quis amicū amat
De comite argolico ptheꝰ cogīit horeste
Narrat piladen ipse ꝑbasse thoas
Que fuit actoride de magno semꝑ achille
Laudari solita est hectoris ore fides
Qꝫ pius ad manes theseus comitatur amici
Thartareū dicit indoluisse deum
Eurialī nisi qꝫ fide tibi turne relata
Credibile est lacrimis īmaduisse genas
Est etiā miseris pietas ꝫ ī hoste ꝑbatur
Heu m̄ quā paucos hec mea dicta mouet
Hic status hec rerū nūc est fortuna meaꝝ
Debeat ut lacrimis nullus adesse modus
A At mea sūt ꝓprio ꝯtinis mestissima casu
Pectora ꝓ sensu facta serena tuo
Hunc ego uenturū iā tū carissime uidi
Ferret ad huc istā cum minꝰ aura ratem
Si me aliquid morū seu uite labe carētis
Est preciū nemo pluris emendus erat
Siue per ingenuas aliquis caput extulit artes
Quelibꝫ eloquio sit bona causa tuo
Hic ego commotus dixi tibi pthinꝰ ipsi
Scena manet dotes grandis amice tuas
Hec m̄ nō ouiū fibre tonitrus ue sinistri
Linguaue seruate ꝑenna ue dixit auis
Augurium ratio est et ꝯiectura futuri
Hac diuinaui noticiam qꝫ tuli
Que quā uera ē tota m̄ mente tibiqꝫ
Gratulor ingeniū nō latuisse tuū
At nostrū latebris utinā latuisset ī imis
Expedijt studio lumen abesse meo
Ut qꝫ tibi ꝓsūt artes facunde seuere
Dissimiles illis sic nocuere michi finis



Ad scelus atque nephas quemque ipse amor ducit

Narrat medee amare Jasonem quare ex hoc prodidit patrem et interfecit fratrem et usque hodie legitur infamis ut in vii tragedia. Narrat clitemestre amor Egisti quare ex hoc interfecit Agamenonem virum suum et postea interfecta est a filio Oreste ut in viii tragedia. Narrat Herculis uxor hyoles quia ex hoc indignata deyanira ipsum interfecit ut in ultima tragedia Narrat fedre diligere ypolitum quare ex hoc ypolitus mortuus est et ipsa audita morte eius se ipsam interemit ut in iiii tragedia Narrat tiestis diligere uxorem fratris sui atrei quare ex hoc atreus indignatus Narrat amon diligere sororem quare ex hoc fuit interfectus ab absalon. Narrat Samsonem diligere dalidam

fol. 171 [illegible] uacuum

